







P. OVIDIUS NASO.

VOL. II.

P. OVIDII NASONIS

CARMINA

EDIDIT

ALEXANDER RIESE.

VOL. II:

METAMORPHOSES.

EDITIO STEREOTYPA ITERUM RECOGNITA.

P. OVIDII NASONIS

CARMINA

EDIDIT

ALEXANDER RIESE.

VOL. II:
METAMORPHOSES.

EDITIO STEREOTYPA ITERUM RECOGNITA.

EX OFFICINA BERNHARDI TAUCHNITZ.
LIPSIAE MDCCCLXXXIX.

PRAEFATIO.

Iam cum Amoribus scribendis operam dabat Ovidius, id quod per satis longum temporis spatium fecisse videtur, hic illic eis inseruit quae demonstrant eum ab altioribus quoque studiis poeticis iam tum non alienum fuisse. Atque ut omittam quae de tragoediae studio eius Am. II 18 III 1 leguntur, *arma violentaque bella* metro epico (v. 2) scribere eum instituisse sed ad elegos inde vergisse Am. I 1 (quod carmen nescio an tempore ultimum toto operi praepositum sit) comperimus. Accuratius edocemur Am. II 1, *caelestia* haec *bella* fuisse et quidem Gigantomachiae sed etiam rebus Troicis describendis eum operam navasse; praeterea III 12 eum '*cum Thebe, cum Troia foret, cum Caesaris acta*,' quibus ingenium exercere posset, non tamen ideo ab elegis se removisse; praecipuum autem est, quod ib. v. 21—40 multas earum fabularum enumerat, quas revera in Metamorphoseon opere tractavit. Quas quamquam ibi *poetis* in universum callide vindicat, nec vero nullas earum in Met. omisit, inde tamen efficitur, consilium huius operis ei tunc cum Am. III 12 scriberet, iam clare in mente positum fuisse et fortasse eum iam ipsum opus adgressum esse, cum antea *bellorum* canendorum rationes licet non tam certas sibi instituisset. Denique post finitos Amores (III 15) quasi plenis velis novum opus invectus est. — Occupatus autem erat et Metamorphosesin conscribendis, et eodem tempore Fastorum libris I—VI concinnandis, qui partim cum Metamorphoseon argumento conveniunt: cum anno Chr. 9 maior quinquagenario exul Tomos abiit. Tunc Fasti adhuc imperfecti, Metamorphoses ad ultimum quidem versum conscriptae sed nondum perpolitae erant.[1] cf. Tristium I 7. Quare eas delere Vergiliano exemplo in animo habuisse videtur (*carmina mutatas hominum dicentia formas, infelix domini quod fuga rupit opus; haec ego discedens, sicut bene multa meorum, ipse mea posui maestus in igne manu*), sed cum iam ab aliis (clam ipso poeta?) descriptae fuissent, consilium perficere non poterat: *quae quoniam non sunt penitus sublata, sed extant, pluribus exemplis scripta fuisse reor*. cf. quae infra de re critica disserens exponam.

Consilium poetae id erat, ut transformationes, sive ut ipsius vocabulo utar, *mutatas formas* fabulis narratas, quas ex uberrimo Graecorum poetarum mythographorumque penu depromere licebat, additis quibusdam Latinis in unum corpus colligeret. Hae autem fabulae quibus formae deorum vel hominum rerumve mutatae feruntur qualesque apud plurimos existunt populos, unde primum duxerint originem, non est huius loci quaerere, quippe quae et Ovidii et auctorum eius

---

1 Inde intellegenda, quae paulo neglegentius posita sunt (qualia quidem raro occurrunt), ut est I 638 sq. '*ripas*' repetitum, I 681 'euntem *multa loquendo* detinuit *sermone* diem,' similiter XIII 118 sq.; IX 36 '*fulvae* tactu *flavescit* harenae'(?) all. Sic VII 683 non congruit cum 845, VIII 237 cum 256 all.; nec tamen in his poetica quaedam ratio abesse potest neque in illis I 218 (*Arcadis*, cum nondum ab Arcade Arcadia esset appellata) all.; nec vero VI 416 '*nobilis aere Corinthus*' Ovidii hoc proprium esse obliviscamur, ut heroum mores et instituta suo ipsius aevo fere similes depingat.

temporibus iam prorsus excultae fuerint. Et Graecorum quidem auctorum opera in simili argumento versantia haec fere memorantur: Boei (*Βοῖος ἢ Βοιὼ* Athen. IX 393 e) *Ὀρνιθογονία*, Nicandri Colophonii *Ἑτεροιούμενα* quinque libris conscripta versu heroico,[2] Theodori(?) et Didymarchi et Parthenii Nicaeensis opera *Μεταμορφώσεις* inscripta, Antigoni *Ἀλλοιώσεις*, Corinnae *Ἑτεροῖα*. His operibus et Graecae omnium gentium regionumque fabulae et barbarae quoque ni fallor, velut Phrygica illa de Philemone et Baucide aliaeque ab Ovidio breviter commemoratae (IV 44 all.) legebantur. Ex his similibusque auctoribus pedestri quoque sermone syllogae factae sunt, velut ea quae adhuc extat Antonini Liberalis *Μεταμορφώσεων συναγωγή* et ea cuius vestigia apparent in farragine illa cui 'Hygini fabulae' inscriptum est, quaeque multa apud Ovidium quoque extantia continet. Qui autem Ovidii ipsius fontes fuerint (cuius amicus quoque 'grandior aevo' Aemilius Macer 'Nicandrum secutus' Ornithogoniam scripsit), id hodie propterea demonstrari nequit, quod nusquam ipsa cuiusquam vestigia imitando pressit, sed omnia argumenta in suum usum libere convertit. Sane ineptum quidem puto negare, Nasonem syllogas quoque illas (inter quas Partheniana et Romae scripta et recentissima erat) in usum suum vocasse; neque veri dissimile puto, poetam Hygini grammatici amici sui (Sueton. de gramm. 20) doctrina in perscrutandis scriptoribus adiutum esse: cf. quod IV 53 fabulam de Pyramo et Thisbe, *quoniam vulgaris non est*, narrandam sumit. Attamen quod ad summam rem attinet, Ovidiana indole et arte unice dignum est, ut eum ex plurima omnis generis poetarum lectione quae menti ingenioque eius paratissima erant hausisse suaque illis inventa, si non in inveniendis tamen in conectendis exornandisque rebus addidisse existimemus. Nec tam quae narraret quam quomodo ea narraret, curae ei erat; quare inlustrissima quaeque ex Homero Euripide Vergilio sumpta iuxta atque ignotissima narravit: omnia autem quae narravit ita apud eum Ovidiano quasi habitu induta sunt, ut ab ipso inventa esse credi fere posset: cf. e. c. Medeae vel Hecubae *πάθη* ab Euripide eademque a Nasone delineata.

Praecipuum poeta studium in ea re collocavit, ne quid ingrati taedii ex plurima similium rerum et mutationum repetitione eveniret, sed ut summa varietas legentes delectaret: id quod in tali epylliorum ut

---

2 Quae Nicandro cum Ovidio communia fuerunt, etsi hic illic paulum mutata, haec fere enumerari possunt: 1) Ex Nicandri libro primo: fabulae de Batto (Nic. apud Anton. Lib. c. 23; Ovid. II 689); de Dryope (Ant. 32; similia Ov. IX 324). 2) Ex Nicandri libro secundo: de Tiresia (Ant. 17. Ov. III 316), de Byblide (Ant. 30. Ov. IX 453), de Iphide (Ant. 17, ubi *Λεύκιππος* nominatur. Ov. IX 666), de Caeni (Ant. 17. Ov. XII 146). 3) Ex Nicandri libro tertio: de Cycno (Ant. 12. Ov. VII 371), de Meleagro eiusque sororibus (Ant. 2. Ov. VIII 270 sqq. 532). 4) Ex Nicandri libro quarto: de Minyadibus (Ant. 10. Ov. IV 1), de Pieridibus (Ant. 9. Ov. V 294), de Ascalapho (Ant. 24 ubi *Ἀσκάλαβος*. Ov. V 538), de deis Typhoea fugientibus (Ant. 28, ubi *Τυφῶν*. Ov. V 318), de Galanthide (Ant. 29, ubi *Γαλινθιάς*. Ov. IX 306). 5) Ex Nicandri libris incertis: de pastoribus Lyciis (Ant. 35. Ov. VI 313). — Cum Boei fabulis apud Antonium Liberalem extantibus Ovidius in hisce congruit, quae habet de corvo (Boeus lib. II ap. Ant. 20; Ov. II 533), de 'Pygmaea matre' (Boeus lib. II ap. Ant. 16 *Οἰνόην*, sed idem ap. Athen. IX 393 e *Γεράναν* nominat, quae in gruem conversa est. Ov. VI 90), de Eumeli filio (*Βότρης* dicitur Boeo lib. II ap. Ant. 18; Ov. VII 390), de Philomela et Progne (*Ἀηδόνα* et *Χελιδωνίδα* nominat Boeus ap. Ant. 11, ab Ovidio VI 412 sqq. in nonnullis discrepans). De Iphi narratio (XIV 698) cum Hermesianacte ap. Ant. Lib. 39 (ubi *Ἀρκεοφῶν*) congruit. Etiam Ovidiana de Periphante (VII 398), de Cephalo et Procride (VII 661), de Myrrha et Cinyra (X 298; *Σμύρνα* et *Θείας* nominantur) apud Antoninum c. 6, 41, 34 sed nominibus auctorum omissis leguntur. Denique hoc addendum est, nonnulla quae Ovidius tangit, apud Nicandrum pleniora extitisse; fabulas dico ex Nicandri libro primo: de Cragaleo (Nic. ap. Anton. Lib. 4. Ov. XIII 713), de Cerambo (Ant. 22 ubi *Τέραμβος*. Ov. VII 353), de lupo (Ant. 38; cf. Ov. XI 403); e libro secundo; de Municho (Ant. 14; Ov. XIII 717), de Messapiis (Ant. 31; Ov. XIV 514); e tertio: de Ctesylla (Ant. 1. Ov. VII 368); e quarto: de Orionis filiabus (Ant. 25. Ov. XIII 693).

ita dicam sylloga, quamquam iam *Ἠοῖαι* et postea multa Alexandrinorum carmina ita erant disposita, curandum erat maxime. Quod consilium per se difficillimum Naso, ea quam vol. I p. XII descripsi[3] indole adiutus, felicissime assecutus est, artificiis quibusdam eam in rem usus. Quorum unum hoc est, quod non omnia pariter copiose narrat, sed binis ternisve singulorum librorum fabulis plenissime exhibitis reliquas his immiscens vel brevius narrat vel verbo tantummodo tangit. Alterum, quod sublimia et tenuia, laeta et tristia, notissima et recondita, res gestas et animorum motus descriptos aptis inter se vicibus coniungit.[4] Tertium est, quod alia ipse poeta narrat, alia in heroum heroidumve confabulatione, quam et ipsam vivide describit, ab his narrari fingit. Quartum, quod modo quodam sive locorum sive temporum (temporum autem ordo per totum opus in universum quidem adhibitus est) sive familiarum personarumve conexu fabularum series continuatur, modo poeta, quam raptim ad res diversissimas transeat, legentem permulcens callide dissimulat, romanticae quae dicitur nostri temporis poesi ea re aliisque non prorsus dissimilis. Sed nihil profecisset artificiis omnibus, nihil ea quoque qua excellit rhetoricae artis perfectione, nisi summa narrandi et depingendi praeditus fuisset facultate. Qua hic non ut antea in leviore et tenuiore genere substitit, sed sublimia quoque sublimiter sine affectatione descripsit; cuius rei exempla habeas pestem libro VII vel post Thucydidem Lucretium Vergilium eximie descriptam, vel Lapitharum cum Centauris pugnam libro XII tanta vi et gravitate narratam ut cum Michaelis Angèli summis equidem artis operibus comparare ausim. In narrando enim Ovidium, ut Horatii verbis utar, 'omnis decuit color et status et res.'

Veteres de Metamorphosesi non sine reprehensione iudicabant. Seneca Q. nat. III 27, 12 '[II 264] *ait ille poetarum ingeniosissimus egregie, sicut illud pro magnitudine rei dixit* [I 292], *nisi tantum impetum ingenii et materiae ad pueriles ineptias reduxisset.*' Quintil. IV 1, 77 '*Ovidius lascivire in Metamorphosesi solet* [*ut ipse transitus efficiat aliquam utique sententiam*], *quem tamen excusare necessitas potest res diversissimas in speciem unius corporis colligentem.*' In scholis lectas esse non comperimus, nec verisimile est; legebantur et a grammaticis et mythologiae cognoscendae causa. Hinc non raro citantur, a Prisciano praecipue; hinc et in prosam orationem a Lactantio Placido (si nomen verum est) circiter saec. V—VI breviatae sunt. Medio aevo priore paucorum hominum, posteriore multorum gratia floruerunt, descriptae, versae, interpolatae sunt. Saeculo XIII Albrechtus de Halberstadt in Germanicum, saec. XIV Maximus Planudes in Graecum sermonem vertit. Inde a renatis litteris Homero fere praeferebantur, quod iudicium diu mansit; ab eodem tempore et in scholarum institutione et in elegantioris doctrinae instrumentis locum suum habent. —

Iam ad rem criticam quam paucissimis verbis constituendam ut transeam, etiam in hoc volumine in universum R. Merkelii rationi assentior, cum quo codicem Marcianum Florentinum 225 saec. XI exeuntis (*M*), cuius lectiones simulque Laurentiani 36, 12 saec. XI (*L*) insigni H. Keilii liberalitati et ille debuit et ego debeo, optimum esse iudico.

3 Quod ib. p. X breviter indicavi, Ovidium saepe vel suos vel aliorum versus in usum suum revocasse, id iam copiosissime demonstratum est in libro utili Antonii Zingerle 'Ovidius und sein Verhältniss zu den Vorgängern und gleichzeitigen römischen Dichtern' Innsbruck a. 1869—1871. cf. quae dixi in *Philolog. Anzeiger* 1872 p. 199 sqq.

4 Perperam in eo quoque talis varietas nonnullis inesse visa est, quod rem quoque a fabulis alienam, Pythagorae doctrinam, inseruerit: haec enim propter *μετεμψύχωσιν* uberrime libro XV tractatam a *mutatarum formarum* opere non est aliena.

Nec tamen ita id intellegi volo, quasi sicut Parisini duo in primo volumine adhibiti ceteros omnes longo post se intervallo relinqueret. Res enim per se satis intricata ita se habet. *M* et *L* ad idem exemplum (quod ego *A* nominavi) redeunt, id quod ex plurimis locis ubi vel in corruptelis vel in re orthographica plene consentiunt, liquet: nec tamen cum Merkelio 'ab eodem antiquiori exemplo' utrumque descriptum dico, sed duobus minime gradibus *L* ab *A* distat, interposito codice qui alias lectiones ex altera quadam familia in marginem receperat: quas *L* deinde poetae verbis inseruit. Velut quod III 482 *M roseum* habet, *L tenuem;* VII 19 *gravat M, trahit L;* III 102 *motae M, matri L.* Extat enim alterum quoque textus Ovidiani genus, quod in libris multis — plurimi enim Metamm. codices extant — ab Heinsio Iahnio Loersio aliis adhibitis deprehenditur (quos quidem codices ego sive omnes sive ex parte ϛ nominavi, ubicumque eos adferre e re videbatur; nam nec ubique nec omnes attuli nec nisi ex edd. modo nominatis eos novi[5]): estque res dignissima in quam aliquando vir doctus plenissimo instructus apparatu inquirat. Cave enim credas lectiones ϛ recentioris originis esse omnes. Fragmentum enim antiquissimum Bernense (cod. Bern. 363; dixi *B*), quod lib. I 1—199. 304—309. 773—778. II 1—22. III 1—56 continens saec. VIII exeunte scriptum Herm. Hagenus amicus in meum usum contulit, lectionem multis locis prorsus aliam atque *A* continet: et vero quisnam ex ipsa re diiudicare poterit, utrum e. c. I 70 *et quae pressa diu massa latuere sub illa* (*A*) an *et quae pressa diu fuerant caligne caeca* (*B*) melius sit? Atque etiam ultra antiquissimum librum ad testimonia auctorum progredi licet; in quibus quamquam memoriae erroribus multa orta libenter concedimus, tamen in nonnullis hoc fieri non potuisse re ipsa certum est, veluti in illis VI 57 sq. *quod digiti expediunt atque inter stamina ductum percusso feriunt inserti pectine dentes* a Seneca epp. 90, 20 ita cum vocabulo haudquaquam vulgari laudatis: *quod lato paviunt inserti pectine dentes;* fortasse item in illis VI 465 ubi *effreno* libri nostri, *inopino* Priscianus praebent. Quid multa? respice quid Ovidius ipse doceat Trist. I 7, carmen suum cum exul Tomos abiret adhuc *crescens et rude* (v. 22) fuisse, *summam abesse manum* (v. 28), deesse *ultimam limam* (v. 30), *emendaturum si licuisset*[6] fuisse (v. 40): et veri simillimum tibi videbitur, diversas lectiones quasdam ab ipso poeta originem ducere, qui nondum diiudicato quas tandem praelaturus esset, omnes in autographo suo adscripsit, quarumque pars in haec pars in illa exemplaria migravit. Ita XIV 552 et *quodque prius* et *quodque latus* ab ipso Nasone scriptum est. Efficitur ea re, ut labore critico in hoc opere non id assequendum sit ut indagetur, quid solum a manu poetae singulis locis venerit (nam utraque lectio ab eo venisse potest, et fortasse plures quoque quam quae nobis sunt servatae): sed ut unam certamque scripturae familiam adhibeamus, quae et posteriorum interpolatione vacet et ipsa in universum spectata ea sit, si fieri possit, quam 'emendaturus' poeta praelaturus fuerit. Hanc familiam non libro *B* (qui I 190. 307 all. optima, sed I 59. 81 all. deteriora quam *A* praebet), sed libro *M* repraesentari dico, si quidem sana cum ratione adhibetur. Nam et hic satis mendosus est, si quidem hic illic librarius evanida archetypi vestigia non satis feliciter resuscitavit (II 263 *quod* pro *quos*, 308 *lumina* pro *fulmina*, X 653 *pendebat* habet pro *pede libat*, XII 520 *haec qdā* pro *liquidas*, XIV 202 *ciclops*

5 In nonnullis eorum interpolatio late propagata est, cavendumque, ut haec a vetusta illa contextus discrepantia probe discernatur.

6 Hexastichon quod Ovidius operi suo praemitti iussit, unde haec verba sumpsi, in libro *M* revera praemissum legitur.

animum pro *oculos minimum;* ib. 233, 632, 798), passim versus omissi sunt, plerumque propter similis initii exitusve versus propinquos (cf. Merkel. praef. p. V), quorum Merkelius quoque multos iam esse omittendos putavit, velut XIII 848 et VIII 87, quem Priscianus iam attulit; interpretationibus quoque (V 576 *Alphei* pro *Elei*, X 50 *Orpheus* pro *heros*, XII 321 *telo* pro *amento*) et interpolationibus (I 114 *subiitque* pro *subiit;* XI 421 sq.; XIV 561; X 653 *summa celeris — harena*, quod iam supra commemoravi; all.), quarum pars in supplendis finibus versuum olim evanidis versatur (II 503, IX 778, X 363, XIV 13 all. cf. Merkel. p. V sq.), non liber est, neque erroribus ratione omnino carentibus, velut V 301 *poenam* pro *turbam* et ib. 598 *fontis* pro *ripae*, nisi forte ad modo dictum genus haec pertinent. In talibus locis ab *L* libro alias deteriore hic illic auxilium petendum est, nec tamen ubique: quippe iam utriusque archetypum *A* interpolationibus non vacasse ex VII 710 (*referam quoque* pro *referebam*), VIII 306 (*Plexippus* pro *Leucippus*), IV 154 (*his* pro *hoc*) multisque aliis apertum fit. Quid quod I 53 pro his *pondus aquae levius* et *A* et *B* interpolatum (nam sensu caret) exhibent *pondere aquae levior?* — Attamen haec vitia omnia non impediunt, ne virtutibus suis liber *M* etiam optimos ex ς (quantum quidem noti sunt) longe superet (cf. e. c. VI 675. VII 89; 158; 525; VIII 222; X 192; XIV 412 et quae Merkel. p. VII enumerat): quae virtutes ut consentaneum est et in nominibus propriis recte exhibendis et praesertim in locis corruptis optime elucent, in quibus *M* multo propior vero est quam ceteri (neque raro ipse verum praebet, ubi Merkelius immerito eum neglexit, cf. II 14, II 45 locosque plurimos, ubi verae suae sententiae 'licebit [reicere quae *M* praebet] quoties, cur altera scriptura praestet, liquido monstrari potest' immemor erat), velut VII 207 (*Temesaea: temerata Lς temes≡a*, sed *s* erasum, *M*), XIV 185 (*fluctus uentusue M fluctusue lapisue* ς eleganti interpolatione; sed *fluctusve ictusve* aperte scribendum est), VII 687 (*ceterum M, et cetera Lς; sed enim* corr. Merkel.), XI 293 (*iam tum: tantum M, quantum* ς), IV 46, all. Quare a libri *M* lectione ad verum inveniendum proficiscendum est, nec dubitavi eam scripturam in apparatu critico illis quoque locis exhibere, ubi aperte corrupta et nondum emendata est egoque vulgatam lectionem sequor, sperans fore ut ex *M* verum aliquando eliciatur. Coniectura enim multis in locis opus est. Apparatum qui dicitur criticum ita institui, ut et quam brevissimus esset et demptis, quae non erant necessaria, omnia tamen ad textum constituendum vere utilia plene exhiberet. Itaque librum *M* et *L*[7] consentientes (*A*) praeter orthographica plene enotavi, ex *M* non omisi nisi levissima (*m* est altera correctoris manus [ut *l* in *L*], priore paulo recentior, cum *L* saepius conspirans; hic illic non certe ab *M* distingui potest), *L* ab *M* discrepantem et saepe satis libere mutantem adhibui quotiens utile visum est. *B* adhuc incognitum plene enotavi praeter *e ae*, *i y* mutatas et glossulas. Librorum ς lectiones raro ex eis quae Heinsius Iahniusque protulerunt deprompsi. Ipse libri Hamburgensis nunc Havniensis (*H*) saec. XII collationem in Bonnensi Burmannianae editionis exemplari extantem a P. D. Longolio accurate ut videtur factam novi, cumque is liber modo ad *M* modo ad *L* vergere sed inter libros ς insignem locum tenere mihi videretur, eum ducem secutus sum ubi *M* deest. Codex Berolinensis saec. XIII ab Imm. Bekkero nunt. acad. Berol. a. 1853 collatus et fragmentum librorum VIII et IX Monasteriense saec. XII a F. Schultzio

---

7 In *M* desunt XIII 276—343. XIV 272—307. 831 — XV fin. — *L* desinit XII 298 (non 280 quod Merkelius dicit), quem ex parte Keilius, totum Meyncke contulit. — *M* etiam Lactantii Placidi argumenta Metamorphoseon continet, quae ut inde describantur et edantur optandum est.

a. 1860 in programmate gymn. Monast. adhibitum nil memorabile mihi suppeditaverunt. Idem dicendum de codice Francofurtensi (*F*) saec. XIII, quem ex parte contuli.[8]

In re orthographica operam dedi, ut Augusteae aetatis vel statim sequentis, quantum posset fieri, ratio restitueretur. Codices Metamm. utpote non satis antiquos, nisi in quibus vocabulis antiquiora testimonia non extant, non multum curavi; de quorum scriptura Merkelius in praef. satis accurate disputavit. Nolui igitur cum *A* scribere *bachus cespes coherceo dii diis foetus gleba genitrix hii hiis hiemps honus* (pro *onus*) *humerus humidus humor Iupiter menbrum querella pelex solatium thorus* all. neque *brachium*.[9] Omnino aequabilitati studendum putavi: quare accusativos in *-es* exeuntes nusquam *-is* syllaba terminavi, licet I 153 VI 454 IX 96, 381 XIV 87, 733 all. in *A*, adeoque I 117, 149, 304, 305 II 12 III 41 (et in nominativo I 147) in *B* huius terminationis vestigia appareant. Etiam *cx* et *xs*, etsi Ovidii aetate usitata (*saxsum* est in Ovidiana inscriptione CIL IV 1895), non a me impetravi ut ponerem in editione scholis quoque destinata. In verbis compositis assimilatione, quae in *A* saepissime adhibita est, ita fere usus sum, ut de ea re Brambachius in minore orthographiae latinae Arte docuit; fortasse *inl-* et *inm-* hic illic scribendum fuit pro *ill-* et *imm-*. Accusativis in *-in* exeuntibus, ubicumque per *A* licebat, *-im* restitui, monumenti Ancyrani Vergiliique (cf. Charisius p. 89 K.) normam secutus. Notandum quoque Graeca nomina multa in *us* primo casu, quarto in *on* exire in *M* vel *A*, omninoque in terminationibus *-us -os*, *-a -e*, *-em -en*, *-um -on* poetam consulto variare.

Pervenimus iam ad commentarium criticum, qui qua ratione confectus sit, supra est demonstratum. Id unum praemitto, editionem meam a Merkeliana ita maxime discrepare, ut plurimis in locis librum *M* sequar ubi ille sine idonea causa ad ς se convertit (cf. etiam I 85), utque multis artificiosis illius coniecturis (sed etiam ingeniosas non paucas ei deberi fatendum est) reiectis simpliciora et aptiora aliorum inventa receperim; forsitan ipse quoque locis non nullis medelam attulerim. Ubi nihil commemoravi, lectio a me recepta, si ab orthographia disceseris, aut in A aut in M aut in L (inde a XII 298 in ς) extat. Sequitur iam adnotatio.

I.

METAMORFOSEOS *M*, -PHOSEON *BL*.

1—54 *evanida paene in L*.

2 concoeptis nam di *B* 3 adsp. *B* 6 uůltus *B* 13 brachia *A ubique*, *B* 14 amphitrites *M* 15 utque *BM*: quaque *m* (utqua *L*?) erat *BA*; qua refugit (*i. e.* quaque fuit) *Porphyrio*, et t. *A* ut pontus *Porph.*, et pontus *BA* et aether *ML*. utque aer, t. i. et p. et aether *Hauptius*; *quod displicet quia aëris, non telluris, mentio fieret praecipua; simul quia v.* 15 *quattuor, sed v.* 16 *sq. tria tantum elementa commemorari vix aptum est.* 18 quia] quod *B* 19 humentia *BM* 21 litem, *supra* ī limitem *B* 23 ethere *M* 25 concordia *B*. locauit *B sed corr.* 29 hic *B* 30 sua *BM* sui *L*. humor *BM* 31 extima *Bentleius*. 33 coegit *B* 34 *ante* 33, *sed corr.*, *B* 35 orbes *B* 36 tunc *M* tum *B* diffundit *B* 41 recepto *B* 43 v. s. c. *B* 50 *sic A* utr̃que *B* 53 pondere aquae leuior *BM* 56 fulgora *B* 59 regat *L* rotat *B* fulmina *B* 61 furus, *in mg. corr.*, *B* 64 triones *BL*, *Seneca*, *Diomedes* trionem *M* 67 et *om. L* 69 atque ea *B* vix ea *m L* vix ita *Ml* discerpserat *A*, *recte B* 70 diu fuerant caligine caeca *B*, *recte?* 72 *sic BA*; *cf. v.* 464. 80 eductaque *B* 81 retinebant *B* 82 pluuialibus *B* 83 mo-

[8] Singulis fabulis inscriptiones ego ipse addidi, scholarum usui prospiciens.

[9] Verum quidem adhuc puto quod vol. I p. XIII dixi, *bracchium* scripturam ad *Bacchus* vocabuli similitudinem positam esse: sed antiquo iam tempore ea de causa haec scriptura adhibebatur, praesertim cum per geminatam *c* litteram *a* litteram produci ostenderetur, Graeca voce *βραχίων* vocalem *α* corripiente.

derantium *Lm* 85 subi me *B* uidere *BA*ς tueri *pauci: quod vellem poeta scripsisset.* 91-93 *L in mg.; B om.* 92 ligabantur *A* 93 uindice *A*ς iudice ς t.] leges *l* 94 uiserat *B* 99 erant ς **103** gogente *B sed corr.* 5 poma *B* 7 euris *B* 8 mulgebant *B* 14 subiitq; *M, recte B* 17 inaequalis *B* 21 domos *BL* 22 fructices *B* 25 illam *M* illas *L* 29 fugitque *B* 28 per oris *B* 30 dolisque *B* 31 et vis] tuis *B* 32 dabat *sic A*, nec *A* neque *B* 33 diu *A* prius *B* 34 exultauere *B* 35 auras *M erasum* aurae *Lm* 39 que *om. B* 42 prodiderat. prodiit *B* 47 terribilis *B* 49 madentis *B* 52 gigantes *M* (e *in ras.*) *L* 53 montes *B* 55 subiecto *Lm*ς (-ect≡ *M*) subiectum *l*ς*m*² subiectae *B*, *recte* Pelio Ossam *Burm. cl. Verg. g. I* 281. Ossa ς 66 animos *A* animo *Neap. B*ς Ioue *om. M* 73 a f.] hac parte *B* 75 caeli] regis *in ras. m* 78 loco est *M* 81 ora *om. B* 83 fuit *B* 89 terra ς terras *BA* 90 tentata *BL* temptanda *M* corpus *BA* uulnus *M in mg.*, ς*l* 91 inse *B* est *om. B* 96 o pueri *sed corr. B* 97 qui] ui *B* 98 erit ante *B* 99 Nonfr. *B* Contr. *A* ausu *B*, *hic desinens* **217** cilleno *A* 18 archados ς 26 est] *om. L* 33 ab illo, 35 utitur *M* 30 quod *M* quos *l* 31 dominum *A* dignosque *L. fortasse* dominum indignosque? 51 sobolem *A* 55 totusque *L* 58 ples obsessa *M, recte L* 68 lata *Heinsius* 69 hinc] et *L.* 70 inducta *L* 71 yris *A* 74 est *om.* ς 84 v.] sinus ς 90 labant *Seneca* 92 erat *L, recte?* 93 colles *A* cymba *L* kimba *M* 97 anchora *A* 98 tegunt *A, corr. l.* 99 quo *A* **304** *sq.* natoves, nec-apro, unde-tigris, fulvos trahit-leonis *B* fuluos-tigres *m, om. M* 6 curura nes *B* 7 posset *B* possit *M* detur *L ex Aen. III* 7. 13 acteis *A*ς; *em. Delrio* Aoniis Aetolos *Suchier.* 16 ferit *schol. Lucan.* III 173. 20 *sic A* 21 themim *L* 26 ac *L* et *m* (*vers. om. M*) 32 tinctum *Bentleius* 33 conchaque *A* 40 recessus *Lm* (*M eras.*), *corr.* ς 44 *spurium puto* 50 abortis *A* 53 iuncxit *A* 60 dolores *A, corr. m.* 63 possim *M* -em *Lm* 66 uisum est *L* 69 cephesidis *A, ut plerumque* 70 ut- sic *M* sed-sed *L* et-set *m* 82 cunctasque *A* 84 obstup. *Lm* rupitque *L* 88 obs.] suspensa *Seneca* 89 dee sortes *M* 90 Hinc *A* inde *Priscian. p.* 67 *H.* 98 descendunt *M, recte L* **404** ut] et *M* 5 cepta *Lm* cept≡ *M; an* coepta *recte?* 14 unde *Probus* 18 caenum *A* 20 ab al. *L* 26 cepta *L* nata *m in ras.* sub *vulg.*] per *A* 39 incognita *L* 41 hanc *L* arquit., *sed corr., M* sed *Pollius* 42 damnis *M* damis *Lm* 45 possit *M* posset *L* 47 perdomite *A* 48 hic *A* pedibusq; *M* 52 quam *A* 54 uicta *L* 62 instigare *scripsi; nam* inuitare *L*, indagare *M* (inflammare ς) irritare *l* 65 deo *A* tibi ς 75 latebris *L* 79 nemorum ς 84 suffuderat *M* suffundens *L* suffunditur ς **502** quaeque latent *Quintilianus* VIII 3, 47, *recte?* 4 *sic M* peneia *Lm* 10 quo *M* (*m?*) 13 gregesue *L* 18 uerbis *M, recte Lm* 31 monebat *A* 45 *om. M* 44 spectans peneidos undas *in ras. m* 44—47: u. l. f. tellus ait isce uel istam que facit ut ledar mutando perde figuram q. n. pl. spectansque peneidos undas fer-habetis: *sic L.* quae f. ut laedar *est altera lectio* (*non ab Ovidio ipso profecta*) *ad illa* qua n. placui; *cui nescio quis inepte* (*propter* laedar, *quod cl. v.* 510 *ad pedes retulit*) tellus-istam *addidit; cf. et Ritschl. mus. rh.* I 472. 51 obit ς habent *A*ς habet ς *Magnus* 59 letis *A*ς Latiis *Heinsius* 63 iuvenile *Lm* 66 ut *ex* at *M* 68 Peneos *Probus* 72 influit *Lm* 78 enipheus *A* 79 eridanus *A* celer *Bentleius* 80 amphrisius *M m. pr.* -sios *L* 84 et *M* 90 *sic M* **604** sentit *L*ς 17 suspectum est *A* 21 expulit *M* 31 amara *corruptum?* 36 *sic A*ς 39 rictus *Merkel.* 40 seseq; extertita fugit *L* 41 ignorat] miratur *L* 46 sed si *M* 53 reperta es *A* 59 nunc ς] et *A* 62 ostendit *M* 63 maerenti ς, *recte?* 65 inde *Ml* ipse *L, cod. Harleianus* 71 *et* 73 tegumen *M* tegimen *Lm* 77 abductas *Heinsius* 77 nouceartis *L*ς at tu *cod. Thuan.* arce *M* 78 poteris *M* 92 umbrosaq; e (q *ex* u *M*) *A* feraxq; *A* 93 ipsam *Lm* 95 et] ut *M* **709** colloquium *M* consilium *L* 19 inter (tot *eras. M*) lumina *A* 21 hunc *M* 28 que *del. Merkel* 32 queri est *L* 38 setae *A* 41 assumitur *L; v. om. M*

46 niligera *M* niligena *L* lin. ς 47 Nunc *M* Hunc *corr.* hinc *L; interpunxi* 50 *sqq.* pheton *A* 58 obpbria *A* 64 ambiguum est *M* 72 labor est patrios *B*.

II.

1 apta *Bentleius* 3 tenebat *L, recte BM* 6 aequora et accelerat *B* 8 prothea *A* 9 ballenarum *BA* 10 ęgona *B* 11 uidetur *AB* 12 viridi *B* 14 sororem *B* 18 se. ã *B* 19 ad cylui, *supra lin.* ꝉ adcliui, *B* 22 ferebat] uidebat *B hic desinens* 25 at *M* ad *L* 28 ferebat *L* 34 inficienda *L* -cianda, a *in ras., M* 36 *sic M!* 44 ut: *an* et? *sic* ς 45 promissis *A* -ssi ς 55 conueniunt *L* 57 fas sit *M in ras.* possit *L* 62 aget *A* agit *uel* agat ς 64 enituntur *A* enitantur *Seneca* media *A* 66 sit *A* fit *Heinsius* trepidet *A* 69 thetis *A* ima *Seneca* 75 nec te *L* 83 *interpolatus?* 93 pectore *A* **105** taliter ergo diu *m. sec.* (siue ergo qua licuit *in mg.*) *M in r.* 9 g.] musae *Diomedes p.* 451 12 nitido *M*ς rutilo *L* 16 Tum pater *L* Tuęm pater, *sed* T *et* ater *m. sec., M* (*olim fort.* quem petere) Quae patere *vel* petere ς At pater ς celumq; rub. *L* 26 paternis ς 27 fortiter *L* 28 uolentes *Heinsius* 30 oblicum *L, ut saepius* 35 sursum *L* cursum *Merkel* 44 et fulget *A; corr. Heins.* 50 iuuenili *Lm* 51 leues *M* 53 pyrhos (u *supra*) *L* et *om. A, add* ς 56 thetis *A* 57 caeli *M* mundi *L* 59 scindunt *A* findunt ς 60 hisdem *A ut saepius* 65 insueto *L* uacuos *A* -uus ς*m* aere *L* aera *M* 69 quo *L* 72 tingui *M* tingi *Lm* 74 prius *M*] suo *L, cf. v.* 224. 76 bootes *M* boetes *L* 78 dispexit *Lachmannus* ab aere *L* 79 patentes *M* 81 aborte *A* 92 *post* 94 *A*. 96 flexis utr. *A* **201** sensere ς summo tet. iacentia tergo *A* cadentia *Pollius* summum-tergum *Neap.* ς 4 ac *A* 6 decliua *Lm* 15 terras *L* gentes *M* 18 tunc *L* celeberrima *l; dedi ex A* 26 appeninus *A* 30 cursus *M* 43 teuthrantius *M* 44 ph(f)ocaico *A, corr. Merkel* 46 meander *L* 47 melax *M* 49 t(h)ermodoon *A* 52 celebrarant *l* -bant *A* 56 uocant *sed corr A* 59 *sic A* 67 focarum *A* 73 que *L, om. M* 75 oppressos *M* omniferos *mL Planudes, recte?* 76 manus *L* 78 sicca *pauci* sacra *A* rauca *G. H. Mueller* fauce *Bentleius* 83 tortos *M* tostos *m*ς 84 *pro priore tantum habet* fumum *M*, uolitant *L, sed in utroque in ras.; apparet,* tantum (*sic Harlei.*) *in A fuisse, sed obscuratum* 89 quod t. 1ς, *num recte?* 94 utrimque *Lm* 95 quod *A* 96 athla(n)s *A* **300** *num* Quicquid? 2 poterat *L* 3 retulit *A. post* 307 *versus deest cum mentione imbrium, cf.* 310. 308 lumina *M, corr. m* 10 dimitteret *A* 13 saeuis *A, corr. Bentleius* 24 fumantia *M* spumancia *L. fortasse* flagrantia? 26 signantque hoc ς, *fort. recte* 29 Tum *L* 37 ripa *M* terra *Lm; interpunxi.* 40 lugent *A*] fletus ς*m* 48 dirig. *L* 49 iampetie *A* 60 de cortice *L, sed corr.* 66 spectanda *M* gestanda *Lm* 73 tum *L* 76 uestit *Heinsius, recte?* 78 tradit *M*, credit *mL* 79 ignesque *L* 80 ille legit *conieci* 92 tunc *L* igniferum *M* 99 stimulos *M* caedit *Haupt* **405** prospicit *L* 6 que *om. Magnus* 8 reuiviscere *L* 12 cui *m*ς (*M eras.*) ubi *L*ς cum *Rappold* 21 ph. solita c. *L* 25 uultum *M, corr. m* uultus *L* 33 se] iam *M* 34 posset *A sic* 36 illa quidem *misere interpolata puto* quem *Bentleius, cod. Harlei.* quae *M* non *L* 39 Inde *L* 44 Extimuit *L* 46 numerosq; *M* 54 *an* venatu et fr.? 74 nempe *L* 76 auersa *L* auersam *M, corr. Naugerius* a] de *L* 82 uerba potentia ς 85 tamen ς manet *A*ς 87 tendit *L* 88 sentit *corruptum* 97 ferens *Lm, recte?* annos *Lm* auctus *Merkelius* fere *et* actis *M olim,* ς **503** auenti *L*] fugit *M* 5 arguit *A* 6 et pariter *A, corr. ml* 9 in aequore *M* 14 mentior *A* 13 hic absim *M* 18 cur quis ς quisqui≋ *M* qsq, *L* 18 et vero quisquam *Ellisius* 20 En ego ς 25 expulsa *L* 26 *sic A* 29 in caelum *A* 50 nec *L* 53 creatum (a *supra*) *M* 54 texsta *L* (*sic*) 56 et] hanc ς 59 -asos *A* 60 -ros *sic M* deducit *A* 67 me petit ipse licet non hoc *M* ipsa *L* 75 *sic M;* assumpsit *L* 82 mollibar *A* 83 egerat ς fixerat *A* 84 tangere *M* 95 a cunctis *corruptum* 95 a divis *puto* 99 coronea *M, corr. m* **600** amantis *A* 3 rapit ς 6 *sic A*

20 uidit *A* sensit *scholiasta Statii Th. VI* 384, *recte?* 27 busta *lm* 36 charicto *M* caricto *L* 42 *sic scripsi ex A* 46 prohibere *L* prohibebere *lς* -iberis *Mς* 49 nunc (non *m*) iam mortalis *M*, *recte L* 55 dictis *Bentleius* 56 aborte *A* 57 peruertunt *L* mea *A* me *ς* 58 preuertitur *M* peruertitur *L* 64 mihi namque *L* 68 equae *A* 74 densas *ego*, *cf. Verg. georg. III* 86. dextras *Aς*, *quod Verg. l. c. non tuetur*. 75 deder *L* 81 baculus siluestris olive *Lm; recte M* (*ubi* baculum *in* -us *corr.*) 82 eseptem *M* 88 uicina hunc rura *L Harlei.* uicinaque *M;* tota *add. in ras. m* vicinia tota *vel* rura *ς* tota *add. m in ras.* vicina per arva vocabant *puto.* 701 pretium *Heinsius ex Thuaneo* pariter *Aς* 9 monichios *A* 16 in extis *Lm* 20 auidus c. *M* 23 *sic A* 30 terrena *M*] diuersa *L* 34 totum] latum *Kochius; puto* textum *cl.* 3, 556. 36 et tersis *L* 47 est *post* Herse *L*, *post* uiae *m.* 49 ravae *Hauptius* 52 orbes *L* 56 creatum *M* 57 Lemnyacam *L* 58 Ingratamque d.f. iam ingr. *L* 65 belli *M* bello *Lm* 70 conuertit *M* 71 pigra *M* 74 uultumque ima ad suspiria *mLς* uultumq; deae ad suspiria *M m. pr. ut videtur*, *Erfurtanus*, *ς.* inde ad suspiria *puto* 88 successuruq; utique minerue *M*[1] successibus atque m. *mς* successu namque m. *Lς* 89 quem *A* (*ex* quod *M*) 92 cacumina *ς* papauera *A* 95 *sic A* 99 amatis *A*, h *add. lm* 802 spatium causa *M* erret *M* 9 non setius *Heinsius* 19 caelatasque *L* 21 flectitur *Lm* 23 artus *ς* ungues *Aς* inguen *Erkema* 27 in corpora *L* 51 ambulat *L* 55 vara *Bentleius* 63 *sic interpunxi.* vix ah *L* 65 nitidum *L* iam] ah *L* 66 nunc pectora *L* 67 plaudenda *Mς* palpanda *Lς* 71 primo *A* 74 cornum *Priscianus p.* 211 cornu *A.*

III.

6 depreendere *B* 8 *om B* 14 descenderet *B* 15 longe *m* 17 passu *B* 18 aut. *B* 19 cephesi *BA* 28 secure *B* 29 in media *Priscianus*, *B*, *recte?* 29 a culmine, *corr. m. pr.*, *M* 33 uenenis *B. v.* 33 *bis*, *sed* 34 *om. B* 34 vibrant] micant *A* 36 gradu *om. B* deausaque *B* 37 *sic BA* 39 urnae *B* undae *A*, *recte?* reliquit *BL* -nquit *M* 41 squamosus *M* orbes (i *supra* e) *B* 42 sinuatus *L* 43 leueṣ ŝerectus *B* 46 si uelli *B* 47 t. i. *B* 48 amplexibus *BL* compl. *M* 49 afflatu *BMl* afflati *L.* afflatu et *quondam putaui* funesti *B* funesta *A* 52 tegumen *M* tegmen *L* tegimen *Bm* derepta *B* dir. *A* leonis *M* -ni *BLm* 53 ferro *supra* telo *B* 56 *desinit B* 72 *sic M* 75 quoque *L* qque *M* alitus *A* 76 auras *M* herbas *mL* (*sive l*) *ς* 78 extat *L* 80 perturbat *L. num* corpore? 90 in gutture *A*, *corr. ς* 93 ima *Pollius* imae *A* 99 cum uoce *L.* 102 matrique *L* 4 et impresso *L* 19 comminus *M* cominus *Lm* 20 hunc *sed corr. M* 25 sanguineam tepido *A*, *recte?* trepido *ς* plangebant *L*, *recte?* 27 humo *M* humi *L* 30 iussus *A* 34 natas natos(que) *A* 36 est *om. L* hominis *schol. Lucani* 40 saciati *L* 49 fortunae *Lipsiensis* fortunam *Aς* 51 prepositum *L* 52 terra *Aς*, *recte* meta *Li*(*psiensis*) *ς*, *Bentleius* 62 succinctus *Ml* (*Li*) incinctus *L* 68 tum doctior *puto* 71 nephoeleq: hialeq: ranisq: *M* nīpheq: braieq: ramisq: *L* 72 pseucas *M* 76 trahebant *Li* 78 nude uiso *L*, *Li* viso nude *M* 86 est *L*, *om. M* 204 redeatne *L* 6 primi *Li* primus *Lς* primum *M* 7 dedere *M* -runt *L* 11 nebrophones *L* 12 pher. *M* pler. *L Li* 13 fero *Li* (*sic post Heinsium ed. pr. scripsi*) ferox *Aς* 22 lacn(a)e *A* 24 agriodos *M Li*, *corr. Hauptius* agricolos *L* 33 theridamas *A*, *correxi ex Li et Hygini fabula* 181. 32 melanchates *A Li* 34 exierat *A* -ant *Li* 35 precipitata *L* 42 latratibus *Lς* 46 optate *L* 49 in viscera *Li* 50 falsa *Li* 51 *sq. uersus leonini, del. Heinsius* 61 tum *A*, *corr. Bothe* 67 *signum interrogandi posui.* 69 uni *A*, uno *M in mg.* 71 sum *Aς* sim *ς*, *recte?* 72 in undas *A* 81 fit *L* 83 iouis *L* 99 nutuque 1 *cod.* 307 ille *L* 19 vacuumque *Magnus* 38 damnumque *Siebelis.* 41 fidei *A* fide *Priscianus p.* 366. datae *A* ratae *Priscianus* 43 cephisus *M* -os *L* 45 nymphae *L* 51 cephesios *L* 58 prius *M* 62 quae ne *Bentleius* 63 cum *ς* sub *A* 65 p. hoc S. *Lm* 68 tantum haec *Bothius* 74 ammota

et flamma *M*, *corr. m* 80 etquis *M* 81 utque *M* dimisit *L* 90 aufert *Aς*, *corr. Heinsius* 96 Ettenuant *A* **400** *sq. primus damnavit N Heinsius*, 15 *et* 17 *Merkelius.* 17 umbra est *l* 20 sua] ceu *L* 27 fronti *L* 28 in medias-aquas *L* 35 tecumque *L* 42. 44 ec] et *A* 56 quem *L* 63 in te ego *L* 80 summo *et* ore *A* 82 tenuem *Lς*] roseum *M*, *pauci. cf. VI* 62. 87 uti flauescere *L* 90 tecto *sic Aς* caeco *non multi* 98 plangentis *L* **501** *possis:* dictoque 'vale' 'vale' dixit et Echo. 3 mors *Lς* mox *M* 6 imposuere *A* 11 uatis *A* 18 nec *Harleianus, recte?* bachica *A* bachia *ς* 19 non] iam haud *L* 32 attollit *A* attonuit *Neap.* 39 ≡ac profugos *M*, *recte?* 45 frondibus *A* 48 uetabunt *L* 55 madidus mirra crinis *L* 66 amm. *M* recepta *L* retenta *M*, *correxi ex Neap.* 67 moderaminaque *A* 75 reuinctis *L* (*ex Verg. Aen. II* 57) 76 quondam *A* 90 nil *L* 94 fluuiale *A* 95 -getemq; *A* 97 *sic A.* Diae 2 *codd.* Ciae *Bothius* 98 advertor *Bentl.* **617** prorae] et prae *A* 19 enipheus *L* 31 atque *A* 40 Dextra *Lm* Naxus *M* -os *Lm* 41 ofeltes *m in ras.*, *ς*] a ||||| *M* ac(o)ete *Lς* 42 per (pro *M*) se quisque timet laeuam *Aς*: *correxi.* 43 aure *A*: ore *Roscherus ann. philol.* 1870 *p.* 216. 44 obstupui *L* aliquis *Aς* alius *ς* 61 Haut *M* 69 ululant *Bentl.* 72 et presso *A*, *em. Merkel* 78 pennas *A* 80 unda *A* 88 pauidus gelidusque *A* 90 chion *M in ras.* chiam *L* diam *Neap.* 91 sacris *A*] Baccho *Rappold* festa *Erfurtanus* sacra *Aς*, *recte?* 94 precipit et famulis *M* duris *A* 95 dim. morti *A* **708** in medio *L* 13 io *Lς* et o *Mς Planudes* 16 *sic Aς.* cunctaeque seq. *Erf.* 17 *spurium puto* 24 deiectis *A*, *recte ς* vulnera *A* corpora *ς*, *recte?* 28 hoc uictoria *A* nostra *M* 32 *sq. suntne libri IV initium?*

IV.

10 et calathos *L* 11 *ultimum* que *in ML deest.* liceum *L* 12 indigenam *L* 15 ebhan *M* euan *L*, *Priscianus* 17 est *om. L* 20 abusque *M* 21 cingitur *A* 22 tu *M* qui *L* 31. 32 minyides *M* 28. 50 iuuenalis *M* -ilis *Lm*; *sic plerumque* 34 adducunt *M* 46 mutasse *sic M*, *em. Merkel* inbitasse *L* habitasse *ς* 48 altis *L* albis *M* 53 hanc *ς* : hec *M* hoc *L* 64 tectus] tanto *Servius* 67 notatum est *L* 74 nos toto *L* 75 *sic A* 91 uisa est *M* 92 *sic Aς* surgit *ς* **100** *sic A* 13 morsu] dente *L* 21 Et *A* Ut *Erf. Heinsii* 27 purpureo *Aς* puniceo *ς* (1 *cod.*) tinguit *M* tinxit *L* 31 uisam *L* uersam *ς* 36 fremit *A* tremit *ς* 40 sublevit *Madvig adv. crit. I* 25 45 iam *ς* in morte *A* 50 hec manus *A* 51 prosequar *ς*, *Polle* 54 His tamen *A* 55 meusque *M*, *corr. m* 61 *sic A* 68 leucothoe *Lς* leucothoen *M* leuconoe *ς*. *puto* Leucippe *cum Antonino c.* 10, *ut error a v.* 196 *ortus sit.* 77 possint *L* 81 apte *m* arte *Aς*, *recte?* 82 Et *M* 86 immisit *M* 93 color *Mς* calor *L*, *pauci: cf. v. seq.* **205** etceae *M* 11 uincit *Lς* 12 acham. *A* isque: *melius* ipse 13 prisci *L* belo *L* 17 quadripedes *M* 24 arripite *L* loquenti *M* 26 emetior *L* 31 faciem *ς* 36 diffamatam *Heinsius* 42 qua *M m. pr.* 46 phetontiados *L* 53 delituit *A* dilicuit *Priscianus p.* 477 *et* 491 60 nimpharum patiens *A*, *recte mς* nimborum p. *Bentleius* 73 est *l* et *Aς*, *fort. recte* 80 sithon *sic A* 81 adamans *M*, n *erasa* 82 celme *A* 83 milace *A* 98 nymphae *M* limphe *Lmς* **310** proluit *L* 11 cythariaco *M* citharaico *L* 23 mater *A*, *recte ς* 25 beatior *Aς* potentior *ς* est *add. L* 30 enim quid *Mς*] quid sit *L* 36 aut *Lς* an *Mς* 40 flexo *A* flexu *Lachmannus Lucr. p.* 263. 41 ut puer *Lς*] scilicet *M*, *hoc loco interpolatus*, *ς* uacuus *M sed corr.* 46 stupuit *L* placuit *M* 47 nimphes *L* 56 et *Aς* en 2*ς* 58 pugnantesq; manus inuitaq; oscula *M*; *recte L* 63 sublimen *M* 67 demissis *A* 69 de(di *M*)missaque *Aς*; *corr. pauci codd.* 71 et *M* ut *Lm*, *recte?* 72 deducat *A* diducat *pauci ς* 73 tetigere *L* 75 conducit *L* 78 sed forma *A* 79 nec utrumque *M* uidetur *Lm* 82 *sic L* non iam *M* 84 *sic A* 85 idem *L* 88 incerto *A* incesto *m* ingesto *olim scripsi* (*possis* iniecto *etiam vel* inserto). incesto *Merkel.* 93 et olent myrre *A* (mirre *L*) 96 in frondes *L*

400 possis ς 3 conlucent *A*ς conlucere *duo ex melioribus* 7 latebras *Heinsius* 8 tenuesque *et* penne *L*ς; tenui *et* penna *A*ς includit ς includunt *A* 12 minimam et pro c. *M*, et *om. L* 15 *sic A* 21 alumpni *L* 23 inuertere *L* 30 simu[i]letur *M* 36 tenet *L* 36-38 *delet Polle* 42 turbamque *L* 50 semel *A* 56 laniata *L* 57 distractus *M*, *plurimi* 59 urgues *L* rediturum *Ml*, ruiturum *Lm* 63 facie *Lm* 70 furores *M* 'sorores fu' *sic L m. pr.* 73 ut erat canos *A* 82 recingitur *L* 86 avernus *Merkel* acernas *A* 87 est territa *Erf.* ς 88 parabat *A* 92 timpora *L* 93 linguasque *l* 97 animos *M* animas *l* 99 duros *L* **503** mixta] tincta ς 5 vergit *Bentl.* uertit *A* 8 motos ς 12 pandite *L* 20 sparsis *L* 22 euhe *M* euoe *L* heohe *m* 36 in medio *Lm* 41 leucothoe *A* 45 scissis *et* capillis *L* 50 *sic A, cf. v.* 151. 51 saltuque dato remoueri *Lm*, *recte M* 53 sentit *L* 57 arrectum *M m. pr.* 61 summis mineides *A*ς menides *pauci*, *em. Heinsius* 63 laborum *L* 64 et o.] portentis *L* 69 facta *A* 76 cutis *M* 78 commixta *L* 86 loquenti *A*, *recte?* volenti ς **603** solatia *A* 4 fuerat *Heinsius* 9 esse iouis *cod. Britannicus*, ς esse deum *A*ς 23 aequore *A*. ethere *ml* 27 regis *A* 29 cursus *M* 30 cunctis *scripsi ex M corr.*, *L* cunctos *M pr.* (?) ς 33 solis *ex* -us *M* 34 flexos *L* 35 premebant ς; n *eras.*, *M* premebat *L* 36 uirentes 1 *cod.* nitentes *A*ς 37 ferebant *Lm* 43 athlas *M* 46 montibus *A* 49 Quas *m* 50 ait, ne longe iup. *L* 52 athlantis *A* 55 protulit *A*ς prodidit ς 59 auctus ς actus ς altus *A*ς 62 aerato *Bentl.* adversos *Poll. sed cf. Aen. VII* 609. 69 cepheiaque *A* 70 andromedam *A*ς -dan *Neap.* -den *pauci* ς inmitis *pauci mss.* [h]amon *L* ammon *M* 75 eximię *Lm* exiguę *M* et visae *m*ς. 89 eminet *fort. recte* '*meliores*' *Heinsii* 94 Tum *puto cum* ς 95 ferenda est *A* 99 aerias *Lachmannus Lucr. p.* 167; *sed cf. v.* 787. **712** visa *et* umbra *A* 17 misso *M* -o *vel-* um ς, *recte Lm* 24 patet *A* 26 uulnerat *A*ς uerberat ς 32 nisus *L* 43 *sic A*ς 48 ut erant *A* 49 coraliis *L* 58 precipiunt *et* sociantur *L* 64 generosi et munere *L* 66 lyncides *Ml* a||||||acides *L* abanciades ς an.] habitumque *L* 68 Cepheus *Hauptius* perseu *A*ς 78 que *om. A* 80 se *m*ς sed *A*. quod *A*ς quem *scripsi* 81 repercusso *A*, *correxi* 84 fratres *A* 88 spectatum *A* 94 neque in totis *A* 96 referrent *L* **800** *sq. in suspicionem vocavit Hauptius.*

V.

2 fremitu *et* turbae *L* 6 assimilare *A* posses *L* 17 hammon *M* amon *L* 18 ponto ς; *recte A*, *Quintilianus* 39 rhoechi *M* 47 athus, *sed corr.*, *M* 48 limnate *M*, *corr. Magnus* 53 mirra *Lm* 59 fedatos *L* 64 arripuit *A* 69 arpen *L* 63. 72 athim *L* in illum *Heins.* 74 suenites *A* 75 amphimeon *M* 80 ≡ammoto *M* admoto *L*ς; *fort. recte?* hamato *Heinsius* 85 polide≡mona *M* polidemona *L*, *correxi* sameramio *A* 86 caucaseum *A* sperchionidemque *A* 87 hilicen phalegiamq; *M* elicen phleigāq; *L* 88 instructos *M*, *recte L* 89 nec *om. M* ausus erat *M* 95 corpore *Planudes L*ς uulnere *M*ς 97 dux *scripsi* tum *M* hic *Lm* tu....iaces *Hauptius* odites *A* 98 prothenora *A* 102 devocat *A* 4 percutit *L* 5 semianimis *A* 7 boreas *L* 8 inuicti *L* 10 amphicus *A* 11 iampetide *A*; *recte* ς iapetide ς 14 cuiastanti-tenenti *L*, *sed recte M* 15 petalus *A* 16 seuum *M* 20 poste *A* 21 elisit *A* 28 *sic L* manum *M* 31 frugis *Siebelis* 35 batcreus *sic M* alcioneus *A* 40 clanim *L* 42 grauis *M* 44 mindesius *A* 47 thoastes *M* thoantes *L* 55 simul *A*ς semel *pauci* 60 hic *M* 63 Choanius *Micyllus* Chauonius *Suchier*. molpheus *A* -emmon *A* 68 mollia-vulnera *M* molfea *L* 70 saltu *Polle* 72 in *M*b] et *L*ς 75 inertia *A* 76 arpe *A* 79 conuertite *M* 80 quisquis *L* 86 diriguit *A*, *correxi* 95 non *m*ς] cum *M* tum *L* 99 silet *L*ς silet *ex* silex *M* **216** fera *codd. pauci:* tua *A*ς 17 regnique *A* 30 *sic I* 33 diriguit *L* 38 protheum, 39 protheus *A* 42 polidete *A* c *add. m* 46 detractas *L*ς detrectas *M* laudem *M* laudes *L*ς 47 pignora *L* 52 cipro *A*ς; *recte Planudes* 61 es *Heins.* est

L, om. M (*sed habet post* origo) 68. 80 memonidas *M* menn. *L* 75 n. me tota *L* 76 Daulia *L* 79 nomina *A* 92 discusique *M* discussisque *Lm* **301** poenam *M* turbam *Lm* 3 enippe *M* 14 cedemus *L* 19 gigantas *M* gigantes *Lς* 29 ceruo (*sed corr.*) est *M* 33 ẽt *L* 34 uacat *ex*-cet *M* 44 possim *M* 46 *sic ς*] ingesta *Mς* (ἐπερρίφη *Planudes*) coniecta *L* 53 eiactat *M m. alt.* ferox *M* 54 remolliri *A* 63 depositoque metu *Aς* depositique metus *ς*, *M*¹ *ex corr.* deposuitque *Planudes*, *ς* 70 terrae *Lmς*, *erasum M* ponti *pauci* 73 quoque iam *A* 82 auolat *M* arcu *M*¹ arcum *L* 83 cornum *Priscianus p.* 211 cornu *A* (-nũ *M sed* ˜ *eras.*) 85 ethneis *et* altus *L* 86 pergus *Lς* percus *M* caister *L* 87 edit *L* 89 *sic Neap.* ignes *Aς* 90 tyrios *Mς*, uarios *Lmς* **402** *sic A* 5 sacros *Diomedes p.* 319; *recte?* 21 terribilis *M* hortatur *A* 26 inconsanabile *M* 37 posses *A* 40 rutilis *ς* 45 ad ortum *L* 46 collegerat *ς ex Verg. Georg. III* 327. 50 cocta quod coxerat *L* 57 loquendi *M* 59 paventem *L* 60 latebras *Lς* -bram *M* pudori *M* colori *L* 61 stillatus *Lachm. Lucr. p.* 33. 64 petiit *M* 67 qua *Ml* quo *ς* que *L* 82 falsa *Mς* sparsa *Lς* pulsa fugit *conicio* fessa *Schenkl* lassa *Bach* 99 advehor *A* **509** ut auditauoce *M* 12 oras *Lachmannus Lucretii p.* 167, *recte?* 13 sparsis *L* 16 ne *L* 19 *spurium puto. Scribe* reperta est —: scire ubi sit, reperire vocas? quod *sqq.* 22 non] digna *pauci* 28 non] nec *pauci mss.* 36 pueniceum *M* 39 orphe *A* 41 furuis *ς* siluis *A* sub antris *Lς* sub atris *M* 43 profanum *L* 46 ab *m* (*om. M*), *pauci* in *Lς* 50 infandus bubo *Servius Aen. IV* 462 58 r.] pennis *M* (*cf.* 560) 71 e] ubi *L* 76 alphei *Mς* elei *Lς* 91 gratas *Hellmuth* 97 nescio quid *M* 98 ripae *L* fontis *M* **608** elim *M*, erin *L* 15 ille *A* 19 dictynna *pauci ς ex coniectura, ignorantes* Dianam *esse prima syllaba ancipiti* 21 sparsis *L* 25 io Ar. vocavit io Ar. *L* 34 locus *A* 41 gr.] orta *M* mihi *L* mię, *sed corr. m. pr. M* mee *m* 46 triptolomo *L* (*sic* 653) 62 *sic M* dictos *L sic vel* dictis *ς* 65 sic *Aς* iacerent (*M ante corr.?*) *ς* 69 ridentemq: athides, *sed add. m. sec.* enipedes i. e. filie enipe *M* athipedes *L. similia ς.* Emathides *et* Euippides (*cf. v.* 303. 313) *antiquitus simul extitisse puto.* 69 minancia *L* 70 conatae *sic Lm* m. et *L* 75 plangere d. u. *L* 76 nemoris *L.*

VI.

11 *sic M* 12 *sic ς* hipelis *M* 27 quos *scripsi* quoque *A* baculum quod *Merkel* 28. 43. 149 tunc *L* 52 iam *L* tunc *M* 53 consistunt *ς* constituunt *A* 55 iuncta *Seneca epp.* 90, 20, *recte?* 57 *sq.* feriunt *m in ras.*, *L* pauent *eras. in cod. Britannico* (*et in M?*) quod lato paviunt *Seneca* quatiunt *ς* 59 festinant *sed corr. M* -at *L* cincta-veste *Bentleius* 60 mouet *M* -ent *Lm* minuente *L* 77 ferum *Lm* fretum *M?* 81 prodere *L* 82 operi *Heinsius* 87 Haemon *Heinsius* 96 Laum. *L* 98 cyniram *M* **107** recludere *A* 11 impleret *A* necteida *M* 13 danen *L* 14 aunesinẽ *M* 16 enipheus *A* 17 *sic ς* aolidas *M* bis alpida *A* 19 S. e. te s. equum cr. c. *L* 28 intermixtos *L* 30 rava *Bentl.* 36 *ante* 35 *M* 42 est *om. L* 45 arachnea *L* 65 creberrima *Mς*, *recte?* celeberrima *Lm* (*ex I* 747?) 74 athlas *A* 84 causam *L* laudem *M* 85 audite *M* 94 dubitat *L* 95 posset *L* **200** *post* 203 *Aς*, *post* 199 *mss. pauci.* turba≡ *Mς* turbe *L* qua *Bentleius.* 201 ite satis (*ex* satus *M*) propere sacris *A*, *corr. Withofius* propere ite *Iahnius* sacri est *Hauptius* aurumque *M* 2 *sic A* 12 decidat *A* recidat *ς* 23 auro grauidis m. habenis *A* 27 fixus *M ex corr.*, *ς* 31 imbris *Heinsius* 34 frena dabat tamen hunc non *L* dantem *Erf.*, tandem *M* 36 nudum *Aς* crudum *Pollius.* 37 per colla *ς*, *recte?* 41 iuuenile *Lm* 49 Euolat *A* 52 est *om. L* 59 iaculatus *A* 73 haec *om. L. Aut* 81 *aut* 82 *tollendus est, licet ambo Ovidiani esse possint.* 89 rogos *L* 93 toto est *M* 94 non pressit *L*(*ς*) compressit *Mς* sibi *pauci* exit *Lς* ibat *Mς. Hic versus satis ineptus leoninos versus III* 251 sq. (*si* exit *legimus*) *in mentem revocat* **302** natas natosque *L* 3 diriguit *L* 11 ubi *L* 16 propriore

A 27 pauido *L*, paulo *Mς; an* parvo? (*sic pauci mss.*) 30 tum *L* 34 errantem ς 41 concepit *L* 48 uetant *Heins.* 65 s. l. *L* 70 Et ueniunt *A* 74 sed *A* et *ex cod. Heins.* 90 possis *M* 93 clarus *Lm* **401** exemplis *L* 2 lugent *Planudes*, ς 6 huic *L* 7 parentis *L* 14 argus *M* 17 missena *A* patere *A* cleones *A* 18 pilus *M* troheen *L* 22 subiectaque *A* 23 cecropios *L* 24 traeicius *L* trahicius *M* 35 Thrace *Lachm. Lucr. p.* 278. ipsis *A* 39 repetitis-annis *L* 41 uisendam *A*, *corr. Heinsius* 48 et fausto *Thuaneus*, ς infausto *A*. *m*] ordine *A* 49 causa *ex* causas *M* 53 driades *L* 54 similisque *M* 64 raptam seuo *L* 65 inopino c. a. *Priscianus p.* 482. 70 *et* 563 prognem *M* 77 illa *L* usque *m* 82 enim: *puto* sic *vel* tunc 85 id *Lm* et *M* 89 *corruptus* 95 abortis *A*, *corr. m* 497: 98: 96 *M* 497: 96: 98 *L* 497 ut *A* **500** sollicito *A* 6 ut fidei *A* utque fide *Priscianus p.* 366. utrasque *A* 8 salutet *M* 12 immotum *M* ammotum *Lm* 16 aduncis *M in mg.*, *L* 17 ab alto *LM* in *m* 19 eff. est *L* 32 *delet Heinsius* 38 hostis *M* non haec *L* dedita *Birtius*. poscit sibi debita (*h. e. poenam paelicis*) Progne *conicio*. poena *A*: Progne *Withofius* 46 silvis si clusa *L* 48 audiat *L* 56 forfice *M* forpice *L* 60 d. m. *L* 65 gemitus *mg. M m. pr.* 74 os mutum est: facti caret indice *conicio* 76 pallida *Mς* candida *Lς* callida *pauci* ς 79 illa *M* ille *L* 80 nescit *A* 81 ut uoluit *M* 82 germanae ς] fortunaeque *A*, *plurimi* ς 85 defuerant *A* 93 tergora *Bentleius* 99 ederarum *L* **602** corruit *M* 5 amplexumq; *A*, *correxi cum Planude* amplexuque *Heinsius* 11 hoc *A* hic *Heinsius* 14 cremabo *sic A* 16 aut quae *Heinsius* et quae *A*. *Ego puto* 17 et per *legendum esse.* 17 abstulerant *Lm* 20 posset *L* 29 eximia mortem *A* simulac nimia *Bentleius*, *recte?* 35 degener a *A*, -ras *m* 46 stridet *L* 52 arcessite *L* 58 prosiliit *L* Ityis *scripsi* itis *A* itys ς Ityos *edd.* Ityli *Heinsius* 60 mentis ς meritis *Aς* 63 posset *A* possit *Heins.* 64 emersa *A*; *ego codicem Neap.* ς *sequor.* 69 nec *L* 73 pro longa *A*, *corr. Merkel* 74 *eieci; cf.* 671—673 *cum* 668—670, *et ipsum* 674 *cum* 672 *sq.* 675 a. d.] et luctus *L* 677. 701 erict(h)eus *A* 82 procre *A* 89 ammonuique, *corr.*, *M* 90. 91 vi] ut *A* 95 intonet *l* **701** mihi sed *Aς* (*cf. VII* 37). sed vi *Heinsius* vi sed *Bothius* 6 ueri≡t (i *supra*) *M* vertit *L* 21 tutum *L*.

VII.

1 myniae *A* 6 limosae *M* fasidos *L* -dis *M* 8 uis *A* uox ς lex *pauci*, *Heinsius*. numeris *Aς* minyis ς miseris *Koch* 12 nisi *Heinsius*] qd *A et fere* ς 19 trahit *L* 30 segetis *A* 34 expecto *M* 42 aliamque *puto* 47 quin *A*, quid *mς* 48 semper se *L* 50 turma *L* 57 soli *Heinsius* 58 locorum *Mς* colonum *Lς* uirorum *mς* 60 aesonidem *A* 62 incurrere *A* 67 timebo *L* 69 uocas *pauci* ς 74 P.] ętecias *L* 76 resederat *A* recesserat *Bach. at cf. Cic. or.* 95 'repulsum consedit.' 77 reluxit *Aς Planudes* reuixit *pauci* ς. 78 Et r. *L* 82 lenis *Aς* lentus *pauci* 89 utque uiro *L* 91 depromisitq; (i *prius eras.*) *M* **102** sedebat *L* 3 purpureo *M m. pr.* 14 impleueř *L* 15 dir. *L* d. metu subito minyae ille nec illos *Aς*, *em. Naugerius* 16 sensit *A* 18 suppositoq; *A* 45 *sq. interpolata post Lenzium delevi* 46. 45 *M*, *alii; v.* 45 *delet Heinsius* 45 at *M* et *Lς* 51 arietis aurei *Heinsius*, *fortasse recte?* 52 carmine *A* 54. 53 *M* 55 ubi uenit *Aς*, *em. Merkel.* subvenit *Suchier* 58 cholchiacos *M* cecropios *L* 59 natis *et* 61 induta *M ex ras.*, *L* 62 facit *A*, *em. Heinsius* 67 poss̃ *A* possunt ς 70 *sic M pr.* 71 qd *M* 72 pio *pauci* 77 *sic Aς* reuocare ς 81 et *A* (in *M m. pr.*) 82 exuta *L* relictas *A* 86 stant *Kochius*] cum *A* serpit *M* serpens *L* saepes *Heins. malim* silvae. 90 hiatibus *Lς* 95 artesque *A* **207** temerata *Lςm* temes≡a, *sed* s *erasa*, *M* 9 pallent at (et) *A* 11 haud p. *L* 13 somno *A* 23 dispicit *Lachmannus*. et cretes *M* et cretis *Lmς*] aeriis *scripsi*, *i. e.* altis: *cf.* aeriae Alpes II 226. *Catull.* 64, 240. *alia.* electis *Kornius* et certis ς *Madvig* Oetaeis *Burmann* 24 quasque uel *L* '*et* quas' *M* altus *m* 25 otris quas pindus quas p. m. *M* otrisque et

pindus et p. m. *L* 28 *sic Planudes* eridani *A* 29 enipheu *A* 31 *sic Planudes* phoebes *A* 32 carpit *L* 34 nona dies etiam *A* 45 coicit *M* 46 mellis *Lς*, uini *M* (Bacchi ς). *post* 246 *versum excidisse contendo, qui eisdem fere verbis qualia sunt in v.* 246 *et* 247 vinum *fusum commemoravit, cf. Odyss. XI* 27: πρῶτα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ, τὸ τρίτον αὖθ' ὕδατι. 47 aenea ς altera *Lmς* (*erasum M*) aerea *pauci* 48 fundit *L* leuit *A*, *em. Heinsius* 52 in auras *L* 55 aesonidem *A* 57 sparsis *L* 60 tingit *L* infectas *A* intinctas ς 65 inquoquit acres *L* 68 ad(d)idit, *om.* et, *A* lunae *A* de nocte *L* pernota *M* 71 illic ς 76 *sic M* ('*maius, quam mortale, i. e. quod mortali suscipiendum erat*'). munus *Lm* remorari Tartara munus *Merkel* 82 caui-aeni *M* 93 nunc *A* *post* 293 *versus* 170 *Lm*. 96 ab etheide *L* **304** peliae sub tecta *A* 5 reuirescere *Priscianus p.* 132, *M ex corr. m. pr.* reuiuescere *M antea* reuiuiscere *L*, *cod. Vatic. Reg.* 215 *saec. VIII-IX in* '*Exemplis poetarum*.' 6 atque *L* 8 rogantum *Lm* 10 ūri (*corr.*) *M* 17 minuunt ea *A*] medicamina *m* ea] en 1 *cod.; possis* iam *vel* hi 21 fugam *M* 30 quae *M* dederat *L* 34 iuuenili *Lm* 36 ne spes agitetis *L* 43 subito *A* 46 quis uos *A* 50 Quae *L* 52 philyreiaque *A* 57 phitanen *A* reliquit *Lm* 61 est *m*, *om. L* (*v. om. M*) 63 coę *Lactantius* coeae *A* 66 uitantes *A* 68 carcheia *A* 71 Thyrie *est Antonino Liberali c.* 12. cigneia *A* 75 stricto *A* spreto *ex* ς *Naugerius* tracto *puto* 80 servati *Heinsius* seruari *M* seruatum *L* 81 delicuit *A* dilicuit *Priscianus p.* 477. 84 aspicit *in ras. m* astat in *L* 86 dextra *A* 90 natam *A*, *em. Suchier ex Antonino Liberali* 18. 95 male *A* 99 iustissime *Aς* phoeneu *M* phineu *Lς; cf. Ant. Lib.* 6. **401** poliphemonis *A* 5 Et *M* Qui *L* 10 est uia *A* 13 attraxit *A*, *recte?* 17 fecundasque *M?* *L* 26 a. que tamen geniti *L* 29 corpora *A*, *em. m* 35 suam *Aς*, *em. Boessius* 38 cephesias *A* ore *M* 39 *sic L* eleusis *M* 40 senis *M* (suis *L*) 43 alcithoen *A* 49 prement *M* premant *L* 51 affectu *L* 60 *sic M* patens aditus *Lm* 61 *sq.* anapen -(ac) stimphal(e)ia *A* 63 timoli *A* 64 tyron cyprum *A*, *corr. Heins.* parvam *Constantinus Fanensis* planam *Aς* 66 sithon, *om.* et, *A; em. Heinsius* 69 nec non 1 *cod.* senus *M* senos *Lm* 69 *sq. ubique:* -us *M* -os *Lm* 70 *pro* Peparetho *nominanda erat Prepesinthos. cf. Strabo X* 485. 76 excipitur (ur *eras.*) *M* 86 c. quam est haec tellus *M* (*fortasse* C. quam haec est) c. hac tellus, sunt *L; dedi ex* ς 90. 97 nunc *Lm* 99 a] et *A* **501** congressi *Lm* primum *L* 2 *sic A* 6 regni *Aς*, *em.* ς 9 ducite ς dicite *A. In seqq. sequor M et post* mearum *talem fere versum excidisse contendo:* suppeditat, votis sint convenientia vestris. — et omnis ait r. *Lm* omnia habet *Merkel.* 10 hostes *scripsi* hostis *Mς* (*nisi forte ipsum illud* hostis *est acc. plur.*) et hosti *Lς* 18 locuta *M* 19 ullo *A* 20 moreris *A* 22 illic *A* 30 iunctis ς, *cod. Erfurtanus* plenis *A* 32 flatibus ς aestibus *A* 36 oviumque ς auiumque *A* 37 *num* inde f.? 44 leto ς longo *A* morbo *all.* 54 flammaq; *M* flammisq; fatiscunt *mς* 55 ingens *Zingerle* igni *Aς* 57 gravi *puto* 59 dura *Aς*, nuda *Bentl. possis*
at
ponuntur corpora. 64 inque *M* hincq, *L* utque ς 69 extincta prius est *A* 69 *post* 571 *Bothius, recte?* 76 paruus *Aς* notus *vel* totus *vel* morbi *vel* magno ς. Partim semianimes *Kornius.* in crimine mortis. *conicio.* 80 perdentis *scripsi* pendentis *Aς* tendentia sidere leti *A* 82 quod] quid *A* 83 uita ut mouissem *M m. pr.* 83 par *M* 89 *sic A.* 92 inconcussa *L* 99
x exiguo
Tingit s. effuso s. c. *M* tinguit *L* **600** exta *scripsi ex Neap.* fibra *Lm. om. M.* 1 -ant NM^b -at *Lς* 12 patrum *Heins.* uirum *A. cf. Seneca Oed.* 54 'iuvenesque senibus iungit et gnatis patres funesta pestis.' 13 in tumulo est *A* 15 locuntur *A* 19 tonitrumq; secundum *L* 21 des *L* 36 *recte* ς Et pmittere idem totidemque *M* Et totidem p formicis a. r. *L* 37 *sic* M^1 39 quod *L*] de *M* et *om. A* 47 esse *A*, *em. Heins.* 56 parcumque genus, *om.* est, ς; *sequor A.* 57 reseruant *M*

58 Isti.*M* 60 austros *A; recte Neap. et ex coni. Polle* 62 ς] optima *A* 64 uela *L* lata *M* 74 ille] ante *M* 87 sed enim *Merkel*] ceterum *M* et cetera nota pudore *Lm* 87 *sq.* quod petit ille, refert Cephalus, tactusque dolore *Bentleius; certe versus non sunt sani.* 89 abortis *A* 99 aut *M* at *L* 702 himeti *A* (*cf. ad a. am. III* 687) 7 amabo, *corr., M* 10 *sic m* referam quoque *A* referebam *m* 13 *sic A*ς 14 Cum *M* 18 fueram *M* 26 aditusfactus *Lm* ad *om. M* 31 tristis M^1L dolebat *M* ≡lebat *L* calebat ς 36 sicubiq; *M* ubicumque *Lm* 37 fides *A* 39 nocte] mitto *M* p.] loquendo *A; recte* ς 41 male fictor adest m. f. a. *M, quod post Zingerlium (cui debetur* ultor) *correxi* mala pectora detego tectus adulter *L* 51 illa *M* ulta *Lm* 56 m. q.] quod nos ut *M* 58 mirandum *A* 59 naiades *A* 60 *sic Heinsius* soluitur *M* soluunt *L. post* 761: scilicet alma Themis nunc talia linquit inulta *lm*ς. 62 *sic M* inmissa est bestia *L* 63 pestis *Gronovius*] cessit *A* multis *A* suum *A* 64 rurigenam *A* 69 celeri *Merkel* ce(n)tum *A* cursu *puto* 76 exute *A, em. Gruterus* 78 cortiniaco *A* 79 eo] in hunc *L* 85 motus *A* morsus ς 87 addere *A* indere *Heinsius* 90 latrare *A* captare *Polle* 97 ęacide *L* 804 iuuena-(*corr.* i)liter *A* 5 *sq.* famuli-equi-solebant *A* sinebam ς *Erf.* iubebam *puto* 9 exibat *M* 16 blanda u. *M* 17 sum *A* 19 capiatur *A* 22 esse putat *sic A* mihi cr. amori *L* 23 exemplo facti *A* 27 michi *A* 32 *sic A* 34 detulerant auroram l. nocte *A* 35 siluam *M*] siluas *Lm.* lucosque *ego,* pererrans *Merkel:* uictorque per herbas *A* 38 dixi *Planudes* ς dicens *A* 49 Heudeserit hostem, *sed corr., M* 55 enubere *A,* innubere *m*ς.

VIII.

5 ex *om. L* cōn (e) *M* 7 urbē *L* 8 alc(a)thoe *A* 9 de *L*ς] que in *M* 15 leatoia *M m. pr.* latonia *L* 16 eius *corruptum?* 26 aere *A*ς auro ς, *recte?* 46 numquid *L* 49 regum *A* rerum ς 50 ipsa *A* 52 consistere *L* 57 multis: *fort.* victis. 59 E≡ causa≡q; *M* In causaque *L* tenentibus *A* tuentibus *m*ς 60 ut *m* | qui si *Merkel:* quis enim *A* 61 reserabit 1ς, *Heinsius:* reseret mea *A* 63 incessaq; suumcruorem *M; recte L* 64 nam ς non *A* 65 dirus ς 67 secum *M* mecum *L*ς 77 in *m*ς, *om. A* 85 uitali *M* fatali *L* 87 *om. M, in mg. m.* 2 (ponte); *habent L*ς *Priscianus p.* 152; *Heinsius delevit.* 91 patriosque ς, *recte A* 107 passis] fossis *M, corr. m* 16 quem tibi que *L* 17 exponimur orbe *M, recte Lm* 19 hanc *M* hac *L* 23 Lusa *Lm* generis *Lm*] genitrix *M* uerus *A* uerum *ml*ς 30 patri'q; est *M* 31 uero *A* 38 iubet *M* diuisa *Lm* 41 puppemque *A* 45 aura *Koch* auras *A*ς *an* tendebat in auras? 46 alietus in alis *A* 52 c.] sanguine *L* 53 ut] et *A* creteida *L* 58 limina *A* lumina ς flexu *L* 57 thalami *M* -is *L* 62 maeandros *L* aruis *L* undis *M* 73 relicto *A* relecto *pauci* 86 et licet armis *L* 90 sequente *L* 97 renitenti *A* 200 *sequor A* 6 neu te *A* 12 leuatis *M* 18 *sic A* 21 fuerat *A* 22 lebinthos (*om.* erat) *L* 24 tactus *Lm*ς tractus *M*ς captus ς 37 limoso prospicit elice *auctor de dubiis nominibus ap. Keil. gr. lat. V* 587. 49 stiret (st *in ras.*) *M* 43 rapacis *M* 45 inducit *L* 62 mitis habebatur *corruptum?* 66 aceruis *M* adorant ς, *recte?* 73 plenis *A* pleni *m* annis *M* 78 praeteritas *A* latoidas *L* latoides *M* 79 *sq.* at non dicemur inultę quēmquānhonoratę (e, e) nec nos impune feremus *M* feretis *Bentleius* 81 oenios *Lm* implenos *M* 83 *corruptus.* 85 et setae similes rigidis hastilibus horrent *A*ς, *delet Bentleius. Alii tamen cum M (non m) et nonnullis* ς *v.* 286 *omittunt; sed* riget horrida . . rigidis horrent *non est Ovidianum.* 96 canisue *A* 98 sese in *L* 300 caluere *L* 1 spectantes *M, recte L, mg. M* 4 que *om. A* aphireia (a) *M* 6. 5 *A.* 6 Plexippusque *L* palesippusq; *M* 8 parens *A, em. m* 15 pharrasio *A* penelopeque *A. post* 317: uenit athalantis (*leg.* Atalante), coenei pulcherrima uirgo *M, pauci* ς. 24 possis *M* posses *L* 27 locusque ς 34 quo *A*ς qua ς dimittere *A*

37 longe parue, *corr.* longae parua, *M* longe parua *L* 39 elisus n. ignis *L* 340—402 *in mg. add. M.* 41 protenta *A* 49 pegaseus *A* 50 amiclides *M* oeclides ς, *corr. edd. vett.* 51 telo *Lm*] ferro *M* 59 certo *A* uasto ς 60 ippalamon *L* hypalemon *m* Hippalmon *scripsi, quod nomen in fabulis passim occurrit* 66 posita: *an* pressa? *cf.* II 786. 71 orithie *A; sic vel* actoridae ς Orthiadae ς Eurytidae *Merkel* 73 alba *M* 77 essent *A* 82 feri est *M* distrinxit *M* 85 meleagrus *M* -ger *L; sic et v.* 515. **402** que sanguine terra est *L, recte?* 9 cui *A* quo ς 10 abscisa fr. *M* 12 vertit; et inmeritum figit latrantis et inter *A*ς; *dedi ex* ς. 26 nonacrea *A* 32 tendens sua brachia *M* 34 thestiades clamat *M* 35 neu *L* longo *Lm* 43 prioris *L* 57 torrem ς 63 pugnat *A* 68 q m. posset amato, *in mg.* credere, *M* 74 perque *L* 77 postquam nam *L* 89 magnasq; *M* 98 regnique *pauci* ς 99 iura *ML*ς uota *M m. pr. in mg.*, ς **513** ipse *Bentleius* ille *A* 14 ut] et *A* 27 Et uulgus *L* 28 plangunt hunc *A* (hunc *om. L*): *cf. Tibull. I* 7, 28; *corr. Heinsius.* 33 linguae *A* linguis *m* 35 *sic A* 39 uersant *M* 42 *sic* ς postaoniae *A* 57 culmine *A*ς uertice ς gurgite *Zingerle* flumine *conieci* 59 captat *A* 60 utorque *A* 64 lacus ^{i}nabant *A* 67 trozenius *A* 72 epulas ^{a}mensis *M* 73 cum m. h. *Bentleius* 76 gerit *A* gerat ς 77 cernimus *L* 85 reuulsi *in ras. m* reuelli *L*ς 88 pariterque reuellit *A*ς reuulsit ς 90 At *L* 94 pariturae ς, *recte?* 596-99 *in libris praeter A et cod. Neap.* (*Thuaneus quoque vetus tantum ex parte agnoscit*) *satis eleganter ita interpolati leguntur:* s. Tr. undae, in quo desinimus, quo sacri currimus amnes, huc ades atque audi placidus, Neptune, precantem. huic ego, quam porto, nocui. si mitis et aequus, si pater Hippodamas aut si minus impius esset, debuit illius misereri. ignoscere nobis, adfer opem, mersaeque, precor, feritate paterna da, Neptune, locum. uel sit locus ipsa licebit: hunc quoque complectar!' mouit caput aequoreus rex, concussitque suis omnes assensibus undas. extimuit nymphe: nabat tamen. ipse natantis pectora tangebam trepido salientia motu. dumque ea contrecto, totum durescere sensi corpus et inductis condi praecordia terris. dum loquor *sqq.* **611** medio *A* modico ς 22 iuuenilibus *Lm* 24 ferendam *Lm* 25 -ne *A* -ve ς 27 paucos *M* 30 cui *Madvigius* 31 Inque *A* 33 perducit *A* 34 tecto *corruptum?* 37 illa *M m. pr.* 40 eximiam *Pollius, recte?* 642—45 (*quos dubitanter retinui, ne balnei mentio deesset*) *om. M m. pr.* Et sentire *L. Pro* 45: concutiuntque torum de molli fluminis ulua *M* 58 *sq.* eadem-argilla *Heinsius* 60 quae *A* 65 uoluentia *M* olentia *L* 69 quotiens ς 83 *sq.* et-annis *sic A*ς*; in M m. pr. priori scripturae* ambo baculisque leuatis *superscriptum: sed deorum mentio ne hic quidem debet omitti.* — *ad* 90: Mersa uident queruntque sue pia culmina uilla (*l.* villae): sola loco stabant. dum deflent fata suorum *add. M m. pr. in mg., alii.* 92 *sq.* aurataque marmore t. Cael. f. adopertaque tecta uidentur *A*, *recte* ς **705** narrassent *L* casus *sic A* 10 thineius *A* Thimneius *scripsi a Thimni fluvio* (*Geogr. latini min. p.* 44, 3 *ed. meae*) Dinieius *Suchier* (*cf. Liv.* 38, 15, 13). Tyrieius *Polle* (*cf. Strabo XIV p.* 663). 11 *an* accola? 15 suntcoluntur *L* C. pii dis sunt-coluntur *Heinsius.* 18 nixus *L* 31 odores *M* honores *L* 39 circumiere *M* 40. 41 tanto-quanto *A* 41 hac, silva *Heins.*] hac omnis *A* omni *M* | arbore *L* 42 driopeius *A* 49 deoida *A* 53 sanguine cortex *A* 58 deoida *A* 61 et medio *M* | cum *Heinsius*] de *A* 75 quatenus *L* 88 cacumina *M* 91 raris *A* 93 huic cana *M* 96—98 pendere-macies *om. M m. pr.* **803** seuisse *M* 9 erat ς] enim *M*ς In noctis t. *L* 11 peragit *A* spargit ς 13 arua *Lm* 17 desuetum *M* 32 in ipso *M* 34 altiq; *Lm* 37 et tandem *A*ς 43 iam *scripsi*] ea *L*ς non *M* modo *m* 45 uultus piscem *A* 49 nullus *A* 53 sentit ς 56 honeratus *A*ς operatus *cod. Thuan.* 63 driopeida *A* 67

dederatque *Aς*, *em. Burm.* 70 nempe *Polle* saepe *Aς* 71 iuuenes *L* 72 q *M* 74 dum sumpsi *Lm.*

IX.

7 uicta *M*, *corr. m* 8 fando *Burmann* tandem *A* 17 regem *L; sic vel* numen (*H*) *vel* dominum (*m*) ς; *om. M* 18 fluentum ς fluentem *A* 20 ero *Lm*, *eras. M* ego *Koch.* 26 malles *M* 33 uersas *M* uaras *L* 39 petebat *A* 40 ut *L* munere *M*, *em. m* 46 *sic M* 62 diuertor *A* 65 lingue-bisulce *M* 71 de comitum *A*, *corr. m* 74 reduxi *Aς* subegi, peremi, revinxi, *all.* ς; *corr. Merkel.* praeussi *Heinsius* 76 credis *L* 96 agrestis *M* 104 eucheni *M* 16—18 *m*, *om. M* 16 quā *A* 23 mou. reu. *M* 24 poterent (a *supra*) *M* 27 res *A* 52. 62 *sic A* 65 nemorosum *A* 67 ille *M*, *corr.* 70 lammina *sic A* 78 et hostis *Bothe* 79 hostis enim ς (ego *Koch.*) hoc est si *A* 90 non custodita ς, *recte?* 94 quod *Lmς* cum ς tum *M* 98 est] es *Bentl.* 203 aduolet *A* 4 altum *M* 5 taurus *Aς*. tigris *m* 7 *sic L* trementem *M* 8 infringere *Aς*, *emendavi* refringere ς 21 mole *A*, *em. Bersmannus* 23. 26 *sic A* 34 comprehenditur *M* 35 nemea (eo *add. m*) *M* 37 aut, *corr.* haud, *M; sic* 340. 40 conceptorem *M* 48 ne · *L* 49 istas ne *M* iam (*an* nunc?) *ego* Oetaeas *Lς* 53 necis *Lm*] simul *M* nulla-flamma *A*, *corr. m*, *Heinsius.* 57 nollet *A* 73 heros *A* iras *m* 79 imperio *m. pr. ex*riis *M* 80 germine ς cum *A* cui ς 86 decimo *M* 88 possis *A* 89 dolores *M*, *recte?* 94 nexasque *M* nexosque *L* nixos ς patres *Merkel* (*at cf. Instit. archaeol. Athen. X* 177) nixus *vel* conexus *ςm* 98 a *Priscianus*, ς ē *A* 99 genu et *M* 326 aliena a *M* uestro *Lm* 32 delfumq; *M* delfum *L* 48 sublato, *sed corr. a*, *A* 50 iret ad. *M* 56 amphisus *M* -os *L* 67 habebas *L* 69 ac *L* 76 *sq. delevi* 81 omnis *M* deorum *M*, *corr. m* 87 possunt *A* 90 crimine *m* 97 numine *M*, *corr. m* 405 poterunt *M*, *corr. m* flebunt *M* deflent *L. sic vel* fient ς 15 diu uictoris *M* addat neve necem sinat esse ultoris *L*; *corr. Kochius* 17 percipit effecitque *M* 23 Aesona flaua ceres *M* 25 pascitur *M*, *corr. m* 33 quoque ut hoc *M* 40 uideant *L* radamantū *M* 42 deionidaeq; *Mς* 52 praestantia c-a *M* praestanti corpore *Lm* forma *Aς*] nympha (*cf. Verg. A. I* 71) *ςm* 56 amabat *A* 63 illi *L* illic ς illa (a *in ras.*) *M* 68 dimittere *M* 75 nollem *M* 84 tota *M* 500 thetin *A* 13. 17 *sic M* 29 correptis *M* 31 ha *M* 33 possit *M* 35 poterit *M* 36 *sic* (humida) *M* 39 possunt *M?* 40 animo] me iam *M* habebat *M* 41 illud *M* 60 cara *M* coram *Lm* 61 amores *scripsi:* amoris *M* amori *Lm* amorem ς 65 summoque *Lm* 69 fer has ς, *recte?* 73 latentia *A*, *em. Koch.* 84 uix lingua (que *post add.*) *M* 91 totoque *A* 93 submersa ς subuersa *Aς* 95 omnibus *M* 98 *et* 627 uoluptas *A*, *recte* ς 606 *sic A* 13 enim *om. L* 37 *num* suis-lacertis? 39 sine qua *Lm*, *ex* siquidem *M; corruptum.* pro qua *Bentleius* 46 grachon *A* 47 *cf. Trist. IV* 7, 13. 49 cum *M* tum *L* 52 in teneris leleides *M* 53 *sic M.* me (*vel* mo) deretur ς 56 riuus *M* riuis, riuo ς 57 naides *A* 70 ignoto ς Lyctum *Planudes* 75 nimio ut *M* 79 indulge *m*, ignosce *A* 82 thel. *M* 84 uinxerat *sed corr. M* 87 sacrorum *A* suorum *vel* suarum ς 705 patri ς 10 ne *M* 11 indecepta *A*, *corr. Zingerle* 13 fuerat *m* 16 iphe *A* Telestae *M* *recte?* 20 amborum *M* 22 expectant *A* 23 quemque *A* suum fore credit ianthe ς 29 *sic L; in marg. M; delet Heinsius* 35 certe *A* 47 uides *A* 49 pascit *A* 51 magistri ς 53 potienda *A* 55 pars una *A* 57 ipse *Lm* 60 *sic A* (-et *ex* -at *M*) 67 trahit se somnia *M* (moram dat *m*), *recte L* 69 tecti 70 capiti *Aς* -tis 1 ς, *ego* 76 comitesque facetas *M*, *recte mς* facesque *Lς* 96 socius *A*.

X.

2 aera ς 4 non *L* 9 noua *add. m* naidum *M* 10 talo *m* 13 tenarea *sed corr. M* 14 sepulcris ς s. f. s. *m in ras.* 18 recidimus *A* 21 nec] uel *M* 27 sed hic *M* 29 amor *add. m* 32 debemus *M* debemur ς debentur *L* 42 *sic A* steteruntque Ixionis orbes *Bentl.* 48 euridicēq; *M* 50 heros ς orpheus *A* 58 *sic A.* 58. 59 *del. Pollius*

61 enim si subsequeretur (si sub *in ras.*) *M* 68 quāq *M* 69 confise *M* 73 arguerat *A* 76 herebi *M* 89 *sq. add. m* 90—102: *hic quaedam deleri malim* 93 et corili *M* 97 perpetuaeque *M* 98 pinus *A*, *em. Heinsius* **101** honorata *M* 6 atfuit *M* 9 carchea *M* 12 d.] gemmata *L* 13 'geminata' ς] demissa *A* 14 bella, 15 uincla *M* 15 ex aere ς aetate *A*ς parilesque *L*, *recte?* 16 e *A Planudes* in ς 21 tu] qui ad *M* 22 at nutu l. *M* 23 sternebas *M* tendebas *L* 26 nitore *M* uapore *L*ς 33 ad hunc *M* et ut *L*ς et, hunc *olim scripsi* 51 palegeis *M* carmina *A* 60 aliadē *M* 66 o.] honeras *M* 69 europā ta *A* immutamq; *M* 75 utrique *M* 77 laeti *pauci*, *recte?* 78 aetherias *puto* 80 recidit *M* 82 lusus] iussus *M* 84 repercusso *sic M* in aera *L* ab in- a here *M* verbere *Merkel* 90 rigidoue *M* papauera *L* 91 haerentia *A*ς, *correxi.* lignis *M* linguis *L sic vel* uirgis ς 92 qetum *M*, *correxi.* grauatum *L*ς **200** si *om. M* 2 pro te *L*] merito *M*| tecumque *L* 3 sed ς qđ *A* 14 est *om. M* 15 ia *L* ee ς ecce *M* aiai *Planudes* 21 *sic L* propoeides *M* annuit *A* 25 inlugubrisceleri *M et fere L*ς indicium sceleris *Kochius.* ignarus sceleris: *sic praeclare Madvigius* 27 amathusiasq; *M* 32 ex illo *M* 33 *sic A* 38 propeides *M* 43 aequus *M* crimina gentis *A*, *recte* ς 63 artis *M* 71 blandis *A*, *em. Gronovius* 77 at *M* 84 subsedit *A* himetia *A* 85 tracta *A*ς, *recte m* 91 agit *M* 95 coniugiū *M* adest *L*] ei *M* 97 *delet Suchier.* de quo *L* 98 hac *sic A*ς **301** at *A* 5 *om. M; spurius? cf. v.* 83 *sqq.* 9 alios *corruptum* 10 Myrrham *edd.* murram *sic M ubique uel* myrram 15 hic mos est odioq; minus scelus *M* 16 iuuenta *M* 23 negaret *M*, *corr. m* 25 dilectu *A* delicto ς, *recte?* 33 et-crescit *L* 39 *sic A* 45 *sic L* aut respectare *M* 46 nec ς et *A* quo *M* 48 gnati *Teg.*, 49 sacro *L Teg: recte?* 55 amoris, a *erasa*, *M* 59 que patriis in *M et* (patris) *L* 63 consulta paternis quem op(or)tet habere *M*, *recte* ς 77 aut ς] nec *M* et *L* 87 uetauit *A* 97 *sic M* in hoc *L*] hunc *M* 21 pudibundis questibus *M* **429** tuo et non *sic A*ς (*cf.* XI 693). 30 firmans *M* 31 celebrant ait *M* 34 uiriles *L* uirorum *M* 35 uetitis *ex* -tos *M* 46 trionē *M* 47 t. pl. *M* 59 animūq; *M* 60 prior *M*, *corr. m* ausam *M*, *corr.* 63 amotam *M* 67 dicat *L* 78 reliquit *L* 82 motumq: *M* 83 patent his *M* 91 longe *M* 93 init s. *M* 95 *sic L*, *Planudes* x perstringerat *M* praestr. ς **501** et *A*] e *Merkel* c.] robore *M* 10 dolentes *A* 18 illi *A* 30 alio *M* 31 grauidamue *A*; -que ς, *Priscianus bis* 36 *corr. Heinsius* genū *L* genu *M*ς 43 posset *A* adona *M* 50 in] et *M* 58 renidens *m* (*erasum M*) reclinis *L*, *M?* 59 labris *A* verbis *Planudes* 62 possis *M* 69 potienda *A* 84 inuidiāq; *A* 89 Xoniaco, a *in ras.*, *M* 90 ipse ς ille *A* 91 *aut corruptus*, *aut satis contortus* abl. *ex* obl. *M* **608** magni *M*, *corr. m* 9 c(o)eneia *A* 12 discrimina *M* 13 perdere *M* 15 sed et his *m* (*eras. M*) 22 nollet *A* 26 uetuit qui *M* 37 quid facit *A*, *corr. Nick* quidque agat *Heinsius* 40 cytheriaq: *M* assit *M* 44 damasenum *M* 48 coma *M* 53 *sic L*ς summa h celeris pendebat arena *M* 54 laei dere *M* 60 hos concheia dictus *M*; *fort.* hoc-dicto? 73 numinis *M* 81 ne cui ς] nec ut *A* 82 adon superest nec *M* 91 huminis *M* 97 *sic L*ς ad stigias undas d. m. sontes *M* **700** e fiant in pectore *M* 8 signis *M* 9 sed *om. M* 10 suis *A* 16 addidit *A* 18 cyprō *A* Chytron *Bergkius* 21 semianimem *Bentleius* 24 at ς est *M* et *L* 26 meo *A* 31 inuidia *M* 32 tractus *M* 33 fuluo *A* pluvio ς 34 spargere *A* 37 unus *M* 39 omīa *M*.

XI.

16 *sic Polle* infracto *M*ς inflato *L*ς 17 bachicus ul. *M* 22 theatri *A*ς triumphi *Planudes* 26 cum *M* ut *L* ceu *Heinsius* 27 repetunt *Korn* que petunt *A* 29 direptos *A* 37 minaci *A* 40 nequiquam-monentem *M* 45 tua carm. *A*ς, *em. Bentleius* 47 coma *M* comas *L* 48 obscura ς obstrusa *A* pullos *M* 53 *om. M* 55 methimnei *A*

56 exposito *L* expositus *M* 57 obstitit et sparsus *A* 59 *delendum puto.* 60 congerit *M* 64 coniuncti *M* 69 m.] merens *M* 71 dum *M* 72 strinxit *Koch.* acumine ς 74 ibi *M* 81 tangere *M* 83 longos q̃q; *A*ς porrectaq; ς frondosaque *Korn* lignosaque *olim scripsi* 84 fallere *M* 86 *ante* 85 *M* tymoli *M* 12 missa *M* arentis *M* 17 possit *A* 24 amoto *M* 35 pacti ς facti *A*ς fidem ς 38 nitens *Schenkl* uitę *M*ς rapę *L* ripae *Planudes* ς montis ς 47 aruis *M* antris *L* 49 damno *M* stolidae ς 53 sua munera *Bentl.* 50 altę *M* 60 dš *M* 64 et ad os *M* 66 saturatur *M* 67 instrictam *M* instructam *Lm*ς distinctam ς 75 humanā stolidā *M* 76 ardentibus *M* 77 imas *M* illas *L* 80 *sic A*ς celat turpique onerata p. ς 85 possit *A* 93 coarcuit *A* 94 que *om. A* 98 panopeo *M*ς, *recte Planudes.* 203 phrygii *L* 4 aedificat-pactus *M*, *recte L* 9 cōpleuit *M* 13 *an* divos? (*cf. Apollodor. II* 5, 9, 12) 18 nec *L* neq; enim *M* superbus *M* 22 annis *M* 33 ȯperta *A* 34 myrtica *M* 35 Et specus *Priscianus* 38 uincta *A*ς uicta ς 47 iamque ς inde *Heinsius* 51 gelido *L* quiescit *A* 58 relecto *Merkel* 59 ponto *L*ς] saxo *M* 61 sua forma *M* 65 ingentem-achillem *M* 70 regebat *A* tenebat ς 76 *om. M* 78 prima ς] tecta *A Planudes* ς, *recte?* 82 se tuat *M* 85 hoc *M* huic *L* monimenta *A* 89 moneat *M* 93 *sq. interpunxi.* 93 *del. Heinsius.* iam tum *Fussius et ego illius inscius.* tantum *M* quantum ς 94 frater erat *Bentl.* 95 illo *corruptum; fort.* nostro 97 culta ς] cura *M*ς 98 *om. M* 300 thebāes *M* 1 dānotissima *M* 5 pariter *semel M* 13 *sq. om. M* 19 tonanti *M*ς. *Ergo mater eius quam ignoramus erat Iovis filia.* tonante *L* nitenti ς 26 iacet *A* tacet ς 28 quo *Kornius* qua *M* quam *L*ς | amplexans *M*, *Planudes*] o pietas *L*ς | patruiq; *L*ς -risq; *M* 29 misi *M* 35 scrabonum *A* 36 fuit *M*; *an* fugit (ς)? 39 parnassi *M* 43 uirtute antiqua *M* 44 nullis satus (satis *Lm*) aequus *A*ς saturatus *Rappold* (an satiatus? *οὐδενὸς ἀποχρῶντος αὐτῷ Planudes*) 51 trepido *et* hospes *Pollius.* 58 natali *M*, *recte Lm* instant *A*ς exstant ς 61 *sic A* 65 strepit et *scripsi* strepitu *A*ς strepitus *vel* strepitans ς 66 iuncis *Korn* niueisque paludibus *M* siluis *L* ulvis *Burm.* 67 spumas *M* sparsus *M* spisso ς crasso *L* 68 fulmineus *M* -eos *L* 72 omni *M* omnes *L*ς omne *m* 75 permugitae *malim* 81 sua *Bentl.* suo *A* 83 etheus *A* 87 euetat aux. *M* mittat ut aux. *L*ς 91 mouere *M* 93 locus *A* loci *m* iugi *Korn* | lux grata *Merkel* 94 illic *L* 98 ipsam mathen *M* 404 pariterque *A* 5 illud *Eutyches* 8 magetas adiit-illuc *M* 12 *corruptus? possis* temptamina *vel* observamina 11 anxit *M m. pr.* 21 uertit kme *M* 22 Est ubi namq; *M* prius *L* 26 etiamq: metu *M* 32 placat *M* 35 fr. est *M* 36 fere *M* 37 *sq. om. M* 39 quo *A* 49 illi *ML* 52 remittent *L* -ant *M* 55 armari *M* 58 abortas *ut saepius M*, *L* 64 recurva ς relicta *A* 69 uidere *M* 73 abstit *L*, *pro* '*abstitit*' *Priscianus p.* 472 *H* 78 Haud *M* 81 dim. *A* 83. 89 amptempn. *M* 88 que *om. M* 89 reguntur *M* 93 uelitue *A* 94 *sic M* 96 undarum *A*, *corr. Bothe* 99 uertit *A* 507 latus] grauis *M* 10 incursus *M* 11 pectora *M* 12 amiserat *M* 14 caedae, *sed corr.*, *M* 18 *om. M* 22 minācia *A* 23 ignibus ignes *M* 529 nouiens *Merkel* celsi ς*m* acres *vel* nauis ς; *in M eras.* 34 *om. M* segnius *L*ς, *em. Heinsius* 43 *sic A* 62 sed] nam *M* 65 *sq. additi in margine M* 71 illa nocte ς 83 functi *M* 97 crissanti *M*, *corr. m* 608 ne *A* uero *M* reddat *L* 10 In m. *A* hebeno *M* 26 aequant *A* 27 thracena *M* 30 uaporē *M* saporis *L*ς vaporis 1ς 31 ui *M* 35 illic *M* illo *L* q. *M*] iussos *L* 40 icecon *A* 42 panth. *A* 43 animo *M* 44 hic *A* 45 solet *A* populisplebique p herbā *M* 46 *sic A* 55 uṇda *M* 57 ore *M* 59 facies nc̃ *M* ina 70 mia *M m. pr.* 80 attul. *m* 87 actenenti *A* ad-tetendi ς 92 ipse *M* 95 fugeres *scripsi cum A*ς fugiens ς 97 tum, tum *scripsi* multū *M* fuit ah ς tecum *L* 700 perii *L*] ponti *M* 1 sine me te pontus *A*ς, *corr. Lenz* 9 *sic A* 13 dixit *M* 14 *delet Heinsius.*

quae dum tota locis *M* d. n. oculis *L* 16 aqua *L*ϛ] erat *M* 23 iam] suae *M* 29 iras ϛ] undas *A* 39 senserat *A* 40 sed *A* 47 tunc uia tuta *L* tum iacet unda *M* *recte?* 49 circum *L* iunctum *M* 54 et] sunt, *corr. in* fuit, *M* 56 *del. Pollius* (Ilus *idem pro* huius *v.* 755) 57 Laomedonue *A* 59 cessisset primo *M* 59 *sq. delet Pollius* 63 alix. *A* gracili conata *A* 69 aspexit perien *M* crebrenida *A* 70 inlectos *A* sola *A* 72 ve *Bentleius* que *A* 74 auget, 83 quo *M* 84 Decidit in *A* 86 morti, 89 nouas superis *M* 91 *om. M* 95 aequora *M* tenet ϛ manet *A*.

XII.

3 inani *M* 17 recondidit *L*; *em. Merkel* udo quas condidit ore *M* 18 prodigus auctor *M* 21 digeret *A* 23 superat *Merkel* seruat *A*ϛ 26 urbis *Lm* 27 nū *M* 30 resq; *A* 36 phoebi, 45 lumina *M* 46 aure *A* 56 auras, 60 consumati *M* 61 recens *A* (*em. Heinsius*) 64 hoc *M* 69 danai *M* fortesq; *A* neque co. *A* 70 nec parispossit *M* 71 signata, 72 *sqq.* cignus *A* 73 stabat *A* 91 quod *M* 92 indistrictus *A* 94 temperat *A* 96 quod ethesit pr. *M* 98 excipit *A* 103 i. c.] irritam̄ta malorum (*recte L*ϛ) 4 phoenicen-eiusq; 8 ualui *M* ualuit *L* 10 Sic et echinias *M*, *em. Regius* Sicioneas *L* 12 flexit 18 pectore *A* vertice ϛ *Heinsius. an* corpore? *sic et Magnus* ferrom *M* 20 quando *M* 21 idem *A* in hoc sit *M* 22 fatus *M* ne frassinus *M* 24 solida q̄q c. *M* reuulsa est *A* 27 fuit *A*] erat *Heinsius* 29 cominus *M* 31 et in *A* 32 *sic L* recepto (*ex* retecto) *M*. retecti *Ehwald* 33 et *om. M* 38 pectore *Heinsius* 39 afflexit 42 utrumque 58 b.] cornu 63 achillen 67 feribat *M*, *recte* ϛ 75 mouentur *L*ϛ feruntur *M* 76 rogat *M* 82 longa ϛ tarda *A*ϛ 84 ulla *sic* 85 domusque *A*. *pro* 92 *v. IX* 10 (*IV* 795) *in M extat.* 95 illos 209 teneiaque *M* 16 matrumq; *A* | nurumq; *M* 20 *sqq.* euril. *pro* Euryt. *M* 25 ut *ex* aut *M* 29 uiolas *A* 30 *sq. om. M* heros *L* ore ϛ 33 proteruus *M* 36 uastum *L*ϛ] surgens *M* 38 gl. statim p. *M* merumque *om. M* 41 omnes simul uno ore arma loquuntur 42 sed 47 iam pedibus 50 celadantis 54 palleus 55 budates *M* 56 spumantem *A*ϛ, *em. Heinsius* (ἐκπτύοντα *Planudes*) 57 tartareas *sic ML* 62 depressit *ex* deprensit-orionagrione 65 illi 66 adius *M* 68 uultu *M* ramo *L* vallo *vel* palo (*hoc est* sude) *conieci* 72 primiteum 77 forfice 84 comentē *M* 90 euandrum *et* drimanta *M* 95 per quas 96 seuidria *M* 98 *om. M. Desinit L* 99 se figit 300 suo uix 2 licidas (*cf.* 310) 6 phobeius et menelaus 8 astilus (*em. Roscher*) 9 fugiat h. 10 arus 12 auersum tu 13 dederascenee 17 inexpers rectus 21 insertis digitis telo m. (*vix recte*) *M* 22 bibas *Heinsius* 27 latraum canentem tollere (*recte hoc?* euellere ϛ) 30 iā missa pherei 32 *sq.* lycum-uirtute *om. M* chronim *M* 33 m.] dederunt 34 d.] minorem 34 (37) dectis 36 a *om.* 37 mentis 41 uictor 47 pressam 50 lychepen (liceum *H* Lycotan *vel* Lycetum *vulgo*) 51 iam missa 53 thesea *M* therea *vel* terea ϛ 56 diuellere dumo *M*ϛ trunco ϛ ab imo *Lenzius* dudum *Merkel* 62 iaculo 65 facile *M* 68 demoenta *M* 69 contentis *Heins.* mentis quoq; *M*ϛ 70 lacerum pectus (cratem ϛ) prerupit *M* 75 sonantes ϛ, -ti *M* 78 phlagreona 99 neq; enī, *corr.* n̊ eq, *M* 400 da colla *ex* decora *M* 1 sunt (stant *Heins.*) 2 cessa 10 si u. 11 *ex* illicet *corr. M* 18 intrabant (*corr. m*) *M* 20 qua *MH* subsunt *m* (et ora *M*) 22 *om. M* 26 ductus *M* 27 arguit *MH* 30 collectis *M* 31 pelecomes-caudice *m* cod. *M* 33 -idemq; *M. post* 433 *in paucis* ϛ *quinque versus non pulchri interpolati sunt.* 34 hunc *Heinsius*, *recte?* 36 thonius 40 capiendo p. 43 at *M* 44 pyreti, *correxi* 45 quadrip.-echecli (echetli ϛ) 47 p-ius 48 *om.* 49 nessei *M* 52 accubuit *M*, *recte* ϛ Orites *Roscher; sed cf.* V 97. 55 pyramen (Pyraechmen *Jahnius*) 58 corporis atreus 65 crimina 68 parasti *M* 69 *sic* 72 hauriit 75 iacta a 76 hii quosferiant 80 ensem] eius 82 in corpore (ut ϛ verbera *Koch*) 83 collo (*em. Merkel*) 86 tēptamus *M* 87 caecam

M, correxi 88 manum *M, correxi* 89 rapidi (*recte?*) *M* **505** insanis defectum *M* 6 validam *Gronovius* 8 pelios *M* 9 tumulo *Mς* 10 coniesta (congesta *et* coniecta *ς*) *M* 13 super aera *Mς*, *corr. Korn* 19 annuit 20 liquidas *ς*] haec qdā *M* 21 supr. *ς*] uolucris *M* 23 clamore *M* 24 animis oc. 38 oculis restinguere *M* (41 negari *ς*) 42 neque ipsum *Servius* Pulydamanta *puto* 45 emeritas- *sic* elim 48 pelide 49 *om. M* 59 hac (hanc *m*) 61 fungitur *M* figitur *m* 65 qua-ala *M* 68 num *H* tuis *M* 79 pharetratoquinalia 80 minthia (*m eras.*) *M* 83 iam *om. M* 90 sentiet *M* 92 patruo *Heinsius* **602** quo 3 achilles 9 cremabat 11 paruum 13 haec est 15 posses *Mς* possis *Heinsius*, *ς* 19 solis T. creatis *Bentl.* 20 leraoque (e *suprascr.*) *M.* 21 *sq.* onus-rem. et med.-castris *commutata in M.*

XIII.

7 dubitabit 19 temptaminis 26 *sq.* urget *usque ad* que *om. M* 33 *sic Erf.* inseris 35 illis *M* 38 Et *M* 39 in arma *Heinsius* 53 uenatur 54 dedita *M* 56 mallet *m* vellet *Mς* 57 *ς*, *om. M* 58 quam-ēē f. *M* 64 aut nestore 74 et metuentem *M* (76 hoc *ς*) 82 *om. M* 86 *sic* (*cf. Ilias XIV* 409 *sqq.*) 94 *sic* 95 uerba-quaeritis 96 qui **100** Quorum luce-remotū 8 sed non *M* 10 concretus *M* caelatus *ς* 19 nobis 22 orn. lacertis 29. 54 heros 30 potiremur 32 tex̄ *M* 33 succedit *Mς* 35 esse fatetur *Kochius* 40 nos *M* 44 acrisius *Mς* 45 quisquam *om. M* 52 *interpunxit Magnus* 56 Phthiam] etiamq; 57 est illic *M* 58 p. illa *Bentleius* num sperat ut auf. 63 *sic* 74 crisephiamq: et ap. 77 alias *M* 84 erant *Mς* sunt *ς* 89 Nunc *Mς* Hanc(eq.-Atr.) *Bentl.* 91 Nunc 95 num 97 et orata *M* 99 communem *Bentl.* **200** *sic M* 11 *om. M* 20 det-sequatur *scripsi*] cur nos solatur ituros 21 *sic scripsi cum M*] det-sequatur *ς*, *edd.* 26 dimittite 32 audeat aus. *M* 33 proteruus *Mς* 35 repono *Bentl.* *ς*, reposco *Mς* 40 ulixi *ex* -xe *M* 43 Sic *Heins.* Sum-noctis, *om.* que, *M* 44 Ausum etiam quae nos *Mς* eadem *ς* 51 uobisque *M* 53 *sq. delet Bentl.* 55 pilii 57 et *om.* aietorāque chronumque *M; recte ς* 58 = *Verg. Aen. IX* 767 aliumque noemaque pritanimque 59 pherid. 60 charope 61 quaeque manus 64 deduxit *M* diducit *H* 71 sed (modo *H*) 72 aut al. 73 rettulit-sed im. *M* tectus *Bentleius* (*recte?*) 74 assyriis *M* 75 *sic Mς* 276—343 *in M desunt* 76 ducisque *H* (*Hamburgensis s. XII*) *F* (*Francofurtanus s. XIII*) *Erf.* 91 norit *Fς* nouit *Hς* 93 que *primum om. HF* 94 diuersosque orbes 1 *ς*. (*cf. Ilias* XVIII, 484) diversasque urbes *HF* 95 *delet Bentleius* 99 uocas *Hς* uocat *ς* **302** illi *HF* 3 ne iam nequeam *Bentl.* 8 aut *F* 17 finire *H* lenire *ς* 22 morbis *Heins.* 32 *correxi; ita et Bentleium correxisse postea vidi.* Teaggr. *variis hemistichiis in mss. suppletum et* Utque tui mihi sic fiat (*sic Hς*) tibi copia nostri *scilicet ut novus versus additus est.* 38 illis *F* illo *Hς* 52 michi t. c., tibi c. u. *M* 55 hocpeteret *semel* 57 idoneus 58 peterent-frīs 59 manus-secundae (mihi *ς*) 69 o uos 73 capiendo p. feci *M* 78 *versus leoninus, interpolatus* (*sic Bentl.*) 83 ignem *H* 84 non sustulit *M* 85 uincit *Heins.* 92 patitur *puto* 99 ad ueterē *M* **402** que fero est *M* 5 oras *Bothius* auras *Mς* externosagros *Kochius* (*cf. VII* 362) 3-6 *del. Bentl.* 8-16 *del. Merkel* 9 tractaq: -antistia 11 profuturas 15 tenentem 18 iuuat 22 haecuba (*sic* 548, 555; *cf. Lachmannus Lucr. p.* 408) 28 relinquunt, *sed corr.* 31 pater] caput 35 dimisit (defigit *ς*) 41 rapide r. 43 iniusto *Mς*, *corr. Magnus* 45 ūrae 55 utque-lumine uultus *M* 57 aut tu *Mς* (vel *scripsi* at *ς*) 59 uellem *Mς* ferrem *Hς* 62 monuit *M* 63 tremanda *M* gemenda *ς* 65 este *ς* ite *M* 70 Nunc 71 redimatis triste sepulchrum 81 quot . . . cruores *M* 86 ediderat *Mς* 84-86 *satis frigidi; num spurii?* 89 lacr. *semel* | uulnere 92 et *om. M* 93 matri *ς* 94 meum tua *M* 95 en *ς Heins.*] et *Mς* 94 v. pectus *Mς* **504** aeaciden 9 deorum 10 penelope *M; sequor Neap. ς* 22 donabere (*cf. Aen. VII* 318) 38 abortas 47 p.] locum 60 at *M* 61 expilat *ς* valen-

tem *plerique* ς nocentem *M* potentem *H* 62 ς] sontis *M*ς 67 s.] iactum 71 peragros 73 Et homines uti et 76 casum-mouere 80 rubor 86 quae 88 ut non-deisque 89 sacrificis *M* 97 procul **600** uolumine 1 *om. M* 2 exalat 4 col. 5 animum 6 mox prima 10 plangor 13 tempora iactant 14 generi c. sepulcri (*sed corr.*) 18 moritura uoce *M* luce *Merkel* 32 *sic M, corr. Heins.* 33 ostendens 37 positisque 48 quod p. locum q regna teneret 52 meri *ex* meo(rum) *M* cane *solus M*] bacam *H Erf.* ς, *recte?* 54 ne nos 62 Atq: meae (*corr.*) *M* pectora ς 66 quos ς 67 ñc 77 (*sequor* ς) antiqua c. q. moenia i. *MH* 80 cratera ς miserat ς] transtulit *M* 81 ioniisyzmeneus (*dedi ex* ς) 84 nileus (*sic et* ς) *M. scr.* Hyleus *ab Hylis Boeotiae oppido* 85 passas 86 gyroque 91 aborigine 92 Agmen f. i. d. pectus 93 illas dim. per inertia uulnera telo (ferro *H*) *M: em. Merkel* 98 genere maternam 99 auro **703** g. a. cl. 5 t.] tectiq; 6 luem 11 nereidas d. 12 rite 14 *om.* 17 inita(impia *H*ς)-ingentia 19 euritos-regnatoreuntis 20 Uotopost (bruto p̄ *in mg.*) 23 pennis 24 e uersa 25 impos. *M* ad *om.* 26 expertus 28 patitur zancleam cl. harenam 35 gr. nympha 38 refferens 46 esse refert car. 47 sic sum fida sorori *M* 52 et] *an*, ut? 53 dubia *om. M* (*sic* ς; molli *m*) 54 nulla 55 nec *supra* en *M* 56 praestantior *m*ς 61 nostriq; cupidine ς sensit *M* 66 aquam *M*ς 69 telephus 70 *om. M* 79 mediosque p ęstus *M, corr. m* 83 fistula septem *Bentl.* 87 uerba *M*ς mente *Heinsius* 93 forma (pomis, palmis ς), *em. Siebelis* 96 *del. Magnus* **801** phitone, *in mg. corr.* 3 *om.* 4 Neque quod 16 labentia *M* 27 *om. M* 31 capreaeque *Pollius* 32 parque *m* 37 exime 41 s quantū 48 *om.* (tegit] *num* decet?) 51 magnus *M* 52 solido t. u. orbi 58 c. te essem 60 *sic* 63 s. ipse m. 64 diuisaq; 67 uidear 74 facta 78 derã 79 Affer 83 is motus (us *in ras.*) *M* e saxo *H*, ς *omnes: quod corruptum esse contendo ex* ex iactu (ſacxo), *id quod restitui* molis *Merkel* 85 inultas 86 de more | manabat 87 rubor e *om.* 89 moras-mollis tacta 91 exfluuitantibus 93 canis 94 neq; quod **901** seductaq; 4 ūris Anth. siluis 9 coniectus *M* 10 longa sub arboribus *M*ς *em. Merkel* longa sine arb. ς, *Zingerle* conuersus ς 11 l.] tam̄ 17 maius *om. M* aequore *M*ς 20 deditus *M*ς *corr. Bentl.* iam tum ς tantum *M* 21 tendebam *Koch.* 24 fundit-fungitur undis *M* 27 femine *Merkel* semine *M* sedula *Priscianus* 32 Diversos posui *Koch.* 34 *ante* 33 *M* 36 mitti 39 dubiusque 45 capturae 48 solii 54 *ante* 53. 56 sentit 57 redit 58 fuerat 59 uiridi 63 pennigero 66 Sc. furens furit *M.*

XIV.

v. 5 *ante* 4 *M*ς 5 regis *M* 6 naufragum *M*ς 8 lapsus ς 10 uanarum *M* 13 ς] dignior ēē *M* 14 titana 21 m.] tuo 20 *post* 21. 24 Etneque 25 altius 27 Siue q indicium-paterna 28 uidentem 31 Et speciem d. 32 *sic* 38 et *om.* 44 gramina (*recte* ς) 49 solita ē-terris 52 parta *ex* prata 55 praediua 56 fusis *M* fusos *H* 58 mediam-descendit in aluum *M*ς 66 rabies *M*ς (75 Hanc ς) 76 adesset *puto.* 79 discidia 86 terrae *M* 87 fumantis acheloidum *M*ς 89 iranimen *M* 92 cecr. *M*ς 95 remissas (resimas *Salmasius*) 96 contulit 97 leuato flauentes *M* **103** undis *M* 5 ad *m*] ut *M*ς 20 lassos *corruptum; fort.* iussos? adv.] *an* devexo? 21 cum dea cumarū (fallit ς) 27 uiuenti uectus *M* 28 *M*ς] honorem *H recte?* 31 ne n. 33 Ni 35 cymea, *recte?* 37 *sic* ostendi 45 uides] diu-nūō sub p. aequę *M* 48 membra ς] uerba *M* 55 *sic H*ς. euboicisemersus ab undis *M* 59 naritius *M* Ulixei *Priscianus;* -is *ex* -e *M?* 60 qui] e 62 miratur 66 poenis-uillis 69 haec-ne patiar 71 prestet *M* 73 et impius 76 ut t. *M*ς 81 cum] iam *M* reuulsum *H* -lso *M* 82 *sq. om. M* quemmisit *H.* 85 fluctus uentusue *M;* fluctusve ictusve *scripsi.* fluctus(ve) lapisve ς *vulgo* 87 *sic* 88 gemebundus *M* 91 pretendens *M* 94 cuius viv. d. m. m. laniem ς, *om. MH* 96 crepitent *Bentleius* **200** orbū 2 *ante* 1. 2 ante ciclops animū · tam̄ ipsa

doloris 3 iam͠nc 6 affigi 7 *sic* 9 armis 14 tremensq: 15 moriq: 19 gemitu 24 *om.* 25 Quo-inclusum 29 inuidiae 32 r. et p. 33 Inde imas ueterū laetā cognoscimus urbē (*recte* ς) 36 absque 37 e] a 39 et] in *M* 44 est ς, *om. M* 50 sed] vel 52 nimiō-binos 54 st.] simulatque *M* 55 mixtae-ursae ς 62 sublimi(s) ς, *recte?* 68 *om.* 70 avertens *M* 272-307 *om. M* 80 p. queri *H* 88 maneret *H*ς 94 uocatur *F* **303** reliquit *H* 5 amp. illum *H*] ullnis *F* 8 uitaque *M* 14 picum ς] saxi *M* saxum, *add.* picum, *H* 24 per] tot *M*ς 25 graia *M*, *em. Farnabius* Graia-Elide *Heinsius* (*sed occurrit* spectat *cum Inf.* I 497) pugna *M* 26 latis *M* 29 Aut A. *Priscianus* cursusque *M* 30 narne *M* amoenae *Servius* umbrae *M* undae ς 31 regnum *H* 34 hionio *M*ς ancipiti ς Ausonio *Rappold* (*at cf. v.* 320). *an* Italico? 45 phoen.-contractus *MH* 50 herbas ς 57 et non mea c. *M*; si non mea c. *scripsi* 59 regis ς] uisus *M*ς (Pici *puto*) 60 Esset 61 plenū qua 62 umbras *M* 65 uenefica ς; precantia *M*ς, *cf.* II 482. 367 et] in 69 desertum 71 regis *M* 77 repellit ς 84 faciam *M* 85 *delet Korn.* est lesa *M* 86 occasum 90 latis ascendere **400** *sic* 11 sil.] uidentur *M* 12 pauentum ς 16 (presserat ς) traphesia 21 haec] et 22 latos 26. 27 *sic M* 27 gelida ς] longa *M* 31 *sic* 35 mutata per euum Multaque (Visaq; *Erf.*) 41 una 45 rel. litore *M* (li *m in ras.*) 47 nubibus 57 Et Venulus magnam 61 que *om.* | petiit | etolius *sic M* 65 *sic M* 67 ilion *M*ς fl.] dextras (danais patuerunt dextris *in mg.*) 72 famulum-capherea (*sic* 481) uobis 73 referam 84 terroris 84 *sqq.* agmon 85 et talibus 87 quid 88, *ubi* faueant, *ante* 486. *v.* 492 *iam ante* 489. 489 est locus in uultū, *corr. Merkel* 92 uiro *M* 93 magniloquentia *Merkel* 94 iratum *M*, *em. Bentleius* 95 uerbis stimulisque *MH* **501** cubitus, 2 pedis *MH* 4 niteus 8 dubiarum 9 sit auis sed proxima 14 uident *M* 15 manantia *M*, *em. Kornius* 19 m.] n͠c 21 saltum-agrestem *M* 23 obticuit ς os tacuit *M* 24 arbore enim s. que liquet *M* 25 foliis *Polle:* bacis *M*ς 26 in illa *sic* 33 c. caelum *M* 34 tigna *Heinsius*: igne *M*ς transtra ς 35 idō 36 pulsis 39 iactans 47 prorupit-cl.] puppis *M* 52 prius *scripsi cum Neap.* sinus *M* latus ς 53 linguae 57 naiades 59 sepe (saevo ς) *M* 61 ς] nisi quae ueniebat achiuis *M* 63 *sq.* laetae *M* -tis *H*ς 64 uultus-puppem *M* 65 *om. M* cautibus alc. *pauci ex* ς 67 motis rutulis 70 te] iam 71 deponendoque dolorem 72 petunt *M* 73 a. vehit *Bentleius* turno ς] uirgo 74 uictaensis *M* ignis ς Dardanus *Heinsius* barbarus *M*ς 75 patuerunt 82 coercuit *M* 87 oro ς 89 paruo 94 ait placato numine **600** mortis 4 respersit 9 innominis 10 r. fuit nati 12 s. ecce latinus (*sed cf. Fast. IV* 43) 13 e≡pitus, *correxi* (*chronographi Αἴγυπτον nominant*) 21 montis 22 summe loca *M*ς 27 et *om. M* 29 passim ς] contra *M* 30 virgam ς lignum *M*ς 32 repugnans 37 satyris iactantibus 39 Silenus *M* 41 potirentur *M* 42 *et* 78: *an* Vortumnus? 45 foeno 46 desertum-uersare *M* 47 at illum iurasses 55 *sic* 60 suscipiunt 62 copiā p. p. uirtute pr. 63 Assistas et ait preceps s. 65 *sic* (*nisi quod* illo *habet*) *M* est *om. Erf.* 66 nuda *M*ς q: acclina 70 semeleia *M* 71 nimium tardantis *scripsi* timidi aut audacis *M*ς ulixis *sic M.* 75 sed te 79 habes-tibi *M* 81 sola ς] magna *M*ς 83 *om.* 84 decorus 93 uictoresque **700** ignibus 3 amorem est (*fort.* am. est, neu sibi?) 5-7 *om. M* (*delevi et ipse*) 10 tristisque fere 11 austris (haedis ς) 18 michi 19 tibi 22 amoris (eritque ς) 24 tibi c. q: egisse (tui c. excessisse ς) 25 uita 27 uidebo 31 faciet narrạ̊tur 33 et appositis laudatos 35 summi *M* 38 onus] una *M* 39 trepidantem-sonum *delet Merkel* timentem *M* gementem *H?* 40 adoperta 44 miserarum 49 domus clangoris *M* 50 *sic* ς 58 corpore saxum ē *M* 60 Salamis] almū 61 om͠a *M* 62 *sic* 63 Si tibi nil 65 *sic* (actus *in mg.*) *M* formae *Magnus* 68 opposita 73 nepotis 77 animi poenā-eruit 79 fremunt 80 p. premant q. o. fultas *Priscianus* 84 Nec cl. foret 86 naiades

87 iussa 90 parentis e. n. alter *clauserat* 98 prerupta in quo 99 quae *om.* romulusq: cruorē *M* (ultro ς; *an* ultor?) **801** est *om.* cinerisque 3 f.] tantū 4 excedere 9 et pr. *M* 10 quae *Heinsius*] sunt *M* 13 tua *M* pia ς 14 tollas 15 sunt 16 caeli 17 orbem *M* urbem ς, *cf. Hor. c. I* 2, 4. 18 Cum *Bentl.* rata *M* data ς 20 impauidus *M*ς -idos ς 23 tum regia *scripsi* iam r. *M* tunc r. ς quirino 25 del. *M* ut *Prisc. bis*, ς sic *M in ras.* ceu *cod. Neap.*; *sic Heinsius.* 27 fuit *M* 28 et ς] est *M* | est *in fine addidi* 30 hersiliem *M*; *desinit M.* 31 viduae ς 32 latio *HF* 36 *sic vel* quirino ς -no *H* 43 quem *pauci* 44 fatebor ς uidebor *H*ς 48 aetherias *scripsi* (*cf. V* 511) aerias *Zingerle.* e crinis *H*ς e terris *Pollius* 50 et positum *H.*

XV.

Libro XV praecipue cod. H sequor, ceteris (ς) *non spretis.*

20 micilus *H alii* 23 et pete *H*, i pete ς eseris *H*ς 32 idem] sibi 34 extremuit *H* extimuit *Bothius* 37 *sic H.* probatum est *H* 39 o cuius caelum *codd.*, *em. Muretus* 42 culpam *H* 50 S. Ner.] Lac. Tar. ς Lac. Ner. *H: transposui* 51 Lac. T.] Sall. Ner. ς Sall. Tar. *H* 52 nemesen *H*ς, *corr. Burmann.* temesen ς? Iap. arua *i. e. Iapygum promunturium prope Crotona* (*ut v.* 703?) 62 l.] animo 65 prosp. 66 coetuque *H* 73 arcuit ς, *recte?* 77 suos 80 flore 82 tradit *H* 88 in uiscere *H* (*sed cf. v.* 457) 89 ingesto *Bentleius, recte?* 92 t. parit ς 93 rictus *H*ς **100** herbis ς 4 deorum *H, sic et* uirorum ς ferarum *vel* ferinis *conicio* leonum *Polle* 6 *sic H* 7 potest ς 12 necem *Probus* 13-15 *sic Probus H*ς (interfecerat *Probus*) interciderat *H* 16 unde tuendi sunt h. *H* 22 demum *libri*] aequi *scripsi* 26 *corruptus.* tot tulerat *Heins.* condiderat *Merkel.* 31 praesignis ς 37 et *Kornius* in *H*ς 39 immortale *Lachm.* 47 per ardua Alta (per astra alta ς) 50 ac *om.* 51 strepitumque 52 sortemque 56 labe(?) 68 nostro 70 *sic* 75 ne s. 78 uaga *H* 79 uoluuntur ς 80 ac] ut 82 eadem] prior (eadem veniens ς) 86 et inmensas *H* **202** nitens (*H*), uirens, recens ς 5 ridet 2 *codd.*, *Heinsius* 17 primo matrisque habitauimus *H*, *correxi* 18 et abdi *Bentl.* 26 transit et mer. (emensis ς) 27 exiguae *H* 30 ferarum (*H*) *vel* ferorum ς, tororum *Heinsius* 32 inspexit 46 tenuatur *H*ς 50 densum *H*ς deorsum *Pollius* 51 *sic H* 53 reparat ς 55 facies *H* 71 et antiquis tam multa *H*ς, *corr. Merkel.* (concussa, convulsa, stimulata *Heinsius.* non nota *Siebelis*) 72 *sic H* 73 potatus *Seneca* 74 orbe *H* 75 tecto ς toto *H*ς tacito *Seneca* 78 alio *H* 79 amasenus *H* 82 quamquam *ed. Korn.* **302** essent *Magnus, recte?* 4 direpta bicorniscapri *H* 7 aut *edd.*] et 11 adamantis *H* athamantis ς, *et* 12 narratur *H*ς; *corr. Faber* 15 hinc *H* | arvis ς horis *H* 19 unda *H* 20 quos quisque ut *Sen.* 21 sopitum *H* 29 Lynceius *Seneca* 32 locus *pauci* phemon *H* 43 multis *corruptum* (iussis? certis?) 51 flammis 53 assumptis *H* 55 ignes *H*ς, *corr. Preibisch* 62 fluidoque *HT* 63 tabescunt *H*, *recte Erf.* 64 *corruptus.* dilectos *H*ς 86 cithereiasque 93 nec he. *H* 96 *delet Suchier* ilicet *Barthius.* tremulaeque *H* (que *et* ve ς) 99 myrra *H*ς **416** coralium 17 sub illis *H* 26-30 *del. Heinsius* 28-30 *del. Lachmann Lucr. p.* 417. *Quae delevi, et ieiuna et inconcinna et ex parte falsa sunt. Num* Sparte *corruptum est? nam ea Pythagorae quidem aetate maxime valebat, ad quod tempus v.* 431 *referendus est.* Crete *conicio* 32 appenninigeni -tibridis 36 uaticinas *H* 43 mitius 49 erit *om.* 58 in pectora 53. 62 *sic* 63 consueuit 64 corpora (guttura *T*) 68 in illis 69 qui *H* (70 aut: *an* et?) 72 pressura 75 formidantes *H* includite ς 78 uitia *H* 81 latiaris *Erf.* 96 et *om. H* 97 q.] puto *vel* si ς 98. **502** *sic* 3 ne-ne] queque *H* 26 que *om.* (28 exalare *pauci*) 30 non p. 41 *sic H* delo cretaque *Erf.* 46 assentior *H* 52 At n. *H*ς 65 cippus (*sic H ubique*) 66 falsaque 69 ueniebat *H*, *corr. Heinsius* 70 br.] cornua 86 que *om.* 87 a] h̄ *H* 93 priscos *H* 96 augur] auctor *Eutyches* **600** mi *L. Mueller* 602 morte ς]

more 6 trementis 20 auratis | m.] templi 24 tibridis *H* undis *Neap.* ς] alti *H*ς alveo *Heinsius* 25 deiecerat *Priscianus* adgeicerit *H* arcesserit ς adsciverit *Heinsius* 27 pallebant-morbo (tabo ς) 29 t. nihil a. 30 tenentis 34 pharetras 36 corpora 42 explorat 47 certant hoc dicere 67 perueniunt 70 mouit 75 castus 77 est *Planudes* ς] en *H*, *correxi* 78 adest *H* 80 iussi *Bentl.* (*sed cf.* I 399. IV 32. III 105) 85 elabitur 90 ad] et 94 pressamque-carinam 700 sextae 2 scylleaque 3 amphisia *H* amphrisia *Erf.* 4 Cocinthia *Is. Vossius* 5 romithium *Teg.* rhoemitium-caunolaque naricianque 8 leuconamque 9 cereas 12 cymaeae 14 liternum *sic* 15 uulturnus-colubris 17 thracas 18 antrum *H* Antium *Teg.* (*cf. Lachm. Lucr. p.* 193) 29 omnes *H*ς, *correxi* (*aliter Heins.*) senumque *H* 30 seruat 37 accliuia 51 *sic* 55 metridateis *H* 69 titides calidona 70 confundat *H* 76 en *ego* en me *H*, in me ς, *sed* me *deletum in H.* 86 praemebat 90 cursus *H* 93 minatia *H* 804 et A.] sed tandem *H* et interdum *vel* et aeria ς; *corr.* 2 *codd. recc.* 11 concussum ς 13 inclusa *H*ς 15 ne scis *H* (18 locetur ς) 19 tuus 21 sui 29 gentes ab 34 geret 36 de uirgine 38 Cum patruo senior similes aeq. (*em Heins.*) 47 *sic* 48 simul 55 magnis 56 *sic H* (*cf. Iuvenal.* 14, 213) 57 ipsos ς] diuis 69 quem rexerat (*recte?*) *H* 71 imbres *Passeratius* 73 nil] nec *H* 76 indeflebile *H.* —

[Dabam Francofurti ad Moenum mense Septembri a. MDCCCLXXII.]

PRAEFATIO EDITIONIS ITERUM RECOGNITAE.

Ut Metamorphoses denuo retractarem, motus sum cum eis quae viri docti his quattuordecim annis attulerunt et ipse afferre posse mihi videor, tum codice Neapolitano (N) ut non a me primo invento (nam Heinsius pauca ex eo iam attulit) at certe praestantia eius cognita. Itaque et in praefatione quae praecedit (in qua quam paucissima mutavi, ut postulavit ratio stereotyporum) apparatum criticum quem supra conscripsi ita vides retractatum, ut et errores correxerim vel a me olim vel in ed. Kornii a. 1880 commissos ('*sic*' hic illic addidi), qua in re et ipse a. 1884 Florentiae operam posui et G. Vitellius strenue me adiuvit, et addiderim quae ex A vel M vel L memoratu digna olim omisi, denique ut emendationes commemoraverim et meas (II 688. III 566. IV 630. V 85. VI 27. VII 223. 835. IX 376. XIV 613 alias) et aliorum. Apparatum pleniorem nec tamen satis fideliter exhibitum invenies apud Kornium: quae ad Ovidii verba codicumque rationes constituendas vere pertinent, equidem exhibui ni fallor omnia (hic illic vel plura). Quare ne eius fragmentum B quidem (cod. musei Britannici 11967) libro M simillimum ullo loco nisi IV 610. VI 58 commemoravi. Ex Kornii contextu sumpsi ea quibus libris A rectius utitur quam olim usus eram, coniecturas autem paucas: nam in plerisque ille non satis cum Ovidii dicendi et sentiendi ratione sapere et sentire mihi videtur, modo verborum traditorum iusto tenacior (XIV 10) modo temere audax (VIII 117) vel etiam neglegens (V 662. VII 317!).

Codicem M, de quo nescio an p. IX paullo benignius iudicaverim, non ubique esse sequendum cum nonnunquam vel solus in errore ver-

setur, dudum omnes uno ore consenserunt. Et recte Merkelius ex E (Erfurtano) quamvis interpolato libro suis locis auxilium petiit, quem omnes editores secuti sumus. At quousque ἐκλεκτικῶς progredi licet? aut quid est 'suis locis'? Quod ut indagetur, et sensu quodam Ovidianae elegantiae et simplicitatis opus est — quem in nullo unquam praestantiorem fuisse quam in Nicolao Heinsio dico atque contendo — et si fieri possit, libris antiquioribus, unde quid sit in E ceterisque libris ς recenter interpolatum, quid antiquitus traditum, clarius eluceat. Itaque opportune accidit ut nuper libri quidam antiquiores ex parte innotescerent. Hellmuthius enim (nunt. acad. Monacensis philol. hist. 1883, 221 sqq.) descripsit reliquias codicis Tegernseeensis(*T*) saec. XII, cuius tamen pleraeque quas effert lectiones cum L vel E vel ς, paucae cum N consentiunt. Multis locis est interpolatus; novi habet XIII 717 *inrita* (sic coni. Heinsius); libro XV perraro prodest. Quae cum Harleiano communia habeat, v. infra. Idem codicem Monacensem (*Mo*) 23612 descripsit, quo continentur X 283 - XIV 746, scriptum s. XIII. In omnibus cum M vel L vel ς consentit, neque quicquam attulit codex novellus bonae frugis ad Nasonem emendandum, immo vero aperta interpolationis signa prae se fert. Solus quantum scio recte habet XIV 159 *Ulixei* quod tamen ex Prisciano poterat haurire. Atque his quidem libris cum multum non sit tribuendum, eo pluris habendum est Hellmuthii fragmentum Lipsiense I 74 (*Li*) saec. X, quod paucis versibus III 131-252 haece ita solus emendata habet ut cum nullo nec ς nec nostrorum congruat: 205 *primi* 213 *fero* (sic cum Heinsio dudum scripseram) 233 *therodamas* (sic Hyginus); v. 176 quoque *trahebant* verum esse potest; sunt tamen in quibus erraverit. Cuius fragmenti vere singularis utinam liber similis inveniatur! —Deinde R. Ellis in Anecdotis Oxoniensibus class. I, V 1885 publici iuris fecit cod. Harleianum 2610(*H*) quo libro saec. X ex. scripto I 1 - III 622 continentur. Qui tamen ut antiquus et ab A saepe diversus, ita valde est depravatus. Cum M et N consentit I 389 *deae sortis;* I 518 pro *nervis* H *nerbis*, hinc M *uerbis;* cum Heinsianorum his illisve habet communia I 746 *linigera* II 284 *tantum, tantum*, 529 *caelo*(?) ut N recte; II 21 *vertit vestigia* fortasse recte; II 476 *adversam* veris proxima 788 *successuramque;* eadem cum ς habet quae in M erasa videntur: I 340 *receptus* II 583 *egerat* 765 *belli* alia. Aliis locis cum LEm facit (II 181. 366. 688), alia habet vitiosa aut cum ς (*conataque* I 637. *volentes* II 128 multaque) aut solus ex coniectura (II 264 *Extabant* 275 *omnipotens* 408 *laetas* [an recte?] 589 *tetro* 691 *tenuit* III 584 *duris colerentur rura iuvencis* falso; alia). Bernensi est similis I 70 *Quaeque diu pressa;* cum T (I 135-189. 295-350) solo habet et orthographica et haec: I 139 *stigis* 144 *raptu* 156 om. H, in mg. T 312 *uictus* 316 *stetit* 319 *rete* 320 *orecidas* 338 *latentia:* omnia (praeter *raptu?*) perverse. Recte habet I 665 *ipse* (cum L? et Neapolitano); II 436 *quem* (solus). Itaque ne H quidem multum incrementi rei criticae attulit.

Eo maioris momenti est codex Neapolitanus(*N*) IV F 3. Quem praestantissimum esse cum iam a. 1875 intellexissem, tandem anno 1884 totum conferre licuit. Dubitationes quasdam A. Miola bibliothecarius postea officiose mihi ademit. Codex est saeculi undecimi (nam vehementer erravit Iannellius cum in catalogo ad saec. XIII sq. retulit), litteris longobardicis diligenter et distincte scriptus, et a folio 3v-181v picturis permultis ad Ovidium haud pertinentibus sed eiusdem saec. XI pingendi rationem referentibus ornatus. Foliis constat 201, paginae pleraeque sunt versuum tricenorum. Folia 82v-90v (VII 4-488) et 103 (VIII 340-402) ab alia manu scripta sunt. Manus prima desinit fol. 188v versu XIV 838; 839-851 addidit alia manus longobardice, fortasse eadem

quae in foliis 161, 162 (post XIII 138) versus VIII 398-402, interpolatos post VIII 596, XIII 276-342, in textu omissos, inseruit. Liber XV multo post litteris gothicis additus est; item fol. 7 (I 198-255).

Verba in codice scripta statim (h. e. antequam litterae initiales pictae sunt) alia manus, quam significabo littera *b*, litteris et ipsa longobardicis correxit secundum antigraphon quod ubi manus pr. cum M, ibi illud magis cum L vel cum E saepe conspirat. cf. e. c. IV 113, X 387, XII 576. Dolendum autem est non pauca ab ea esse erasa. Versus inseruit vel in margine addidit multos: scilicet hos N sed et M omiserunt! In margine argumenta quae Lactantii Placidi dicuntur adiunxit.

Deinde cum initiales iam variis coloribus pictae essent, manus paullo recentior (*n*) librum tractavit, quae nisi fallor modo ex quolibet libro modo suo Marte vel bene vel secus verba mutavit, quo in opere quaedam erasit (ubi *b* ab *n* certe discerni nequit, '*m.* 2' nomino): idem, sed plerumque imprudentius, manus nonnullae gothicis litteris fecerunt, quas '*m.* 3' nomino. Ego *b* semper, *n* et *m.* 3 raro afferam. Oblique typis impressa a manu secunda sunt; *i. r.* = 'priore scriptura erasa'. Rasuras autem super quas ipsa m. pr. scripsit non adnotabo.

In re orthographica quam in apparatu raro tangam, N cum M plerumque consentit (cf. p. X), ut vel *ammonet ammiratur* habeat, id quod non pertractabo. *b v* saepe confunduntur (*brebis fleuile*), *y* saepe adhibetur (*nays achayades yris yphis dyrus sydera*, sed et *crisolitus*) et *ph* (*prophanus nephas*); *-is* non *-es* acc. plur. plerumque (*paventis*) est, nom. plur. raro. Addo *vultus vulnus* (*vol-* raro, maxime circa librum XII) *Vulcanus extimplo timpora* (frontis), *exibui* similia; *pinna* decies (pleraque libro VIII). Graeca permulta, eaque inter nostros solus (II 509 *tethym*, II 349 *lampetie*, IV 670, XIII 260. 510) recte habet, et omnino diligenter scripta sunt nomina propria: cf. glossam IX 183 *busirim in*, XI 196 *lao t u medontis*, V 395.

Venio nunc ad eam partem, ut quid sit boni in N adiumenti exponam. Primum autem incipiam ab erroribus, quae multa ei sunt communia aut cum M (I 477. 258, II 867. XII 247. XIV 777) aut cum L (IV 563), E (II 688. XII 110), LE (XIII 761? cf. X 158) aut cum Heinsianis quibusvis (XII 337 *ancipitis:* sic et T. VIII 696 *do q petitis*. VIII 19 *turre* 372 *corpora*). Alios errores solus habet aut ex prava coniectura (IX 237 *sederes* pro *iaceres*) aut ex vitio legendi (IX 604 *ñrę cera* pro *quae cepere*) aut ex mera neglegentia (IV 269 *sua* pro *suum*) ortos. Talia invenies I 15. 363. 519. 733. II 655. III 667. IV 602. 731. V 245. 509. 546. VI 314. 379. VII 92. 267. VIII 65. 396. 666. IX 519. 584. 636. X 628. XI 46. 674. XIII 406, alia multa. —

Sed et eas lectiones N solus habet quae utrum vulgatis praeferendae an postponendae sint non facile discernas. Exempli causa hasce pono: I 138 *per viscera*, II 398 *trementis* 470 *aduertit* 620 *suppostis* 670 *colligat* III 448 *nec me* IV 166 *urna-una* 193 *laudata* 510 *sumpto-angue* V 150 *certant* 262 *est*, *est Pegasus* VI 161 *crines* IX 143 *inde* 747 *ipsa* XI 507 *ratis* XII 182 *senectus* 369 *magnis cum viribus* XIII 355 *alter* 733 *vana* XIV 561 *gestabat*, et quas cum paucissimis ς[1] communes habet II 342 *miseris-querellis* 640 *fatidicos* III 388 *silvis* VII 69 *vocas* 408 *lethaei* X 536 *inde Venus* 726 *rediuiua* XII 264 *reluctantis* XIII 12 *quantum acie* 541 *tollit torvos ad sydera* XIV 682 *quam* alias.

Iam vero ad ea accedam, quae certe genuina N praebet aut cum nostris libris singulis, ut cum Bernensi (I 166 *animo*, cf. I 69), cum *H* (I 665 *ipse* II 529 *caelo*, 656 *obortae*), cum *MB* (III 48 *complexibus*), cum *M* (I 370 *ut-sic* 366 *est* om. VII 159

1 Inter hos Urbinas et 'Mediceus secundus' Heinsii cum N maxime conspirare videntur.

gnatis X 333 *ut-crescat*), cum *L* (IV 470 *sorores*), cum *ML* (VIII 596 sqq.), cum *LE* (III 482 *tenuem*), cum *E* cuius multarum lectionum testis est quod sciamus antiquissimus (I 360 *doleres* III 680 *undas* 691 *festa*, quod commendatur adliteratione IV 393 *redolent* 788 *exspectatum* V 85 *semiramio* VII 763 *suoque* XIV 559 *saevo* 594 *caelesti* 813 *pia* aliaque multa), cum *E* m. sec. (VII 209 *aut*, proxime a vero; X 387 *vacavit*): quorum quaedam in paucis ς quoque sunt. Porro cum nullo horum sed tantum modo cum quibusdam ς verum servavit hisce locis: II 192 qui in *N* suo loco legitur, 201 *summum-tergum* 638 *ochyr o en* 668 *equam* III 532 *attonuit* (sic scholiasta Statii) 566 *retentu* (cf. IV 567) 688 *pavidum gelidumque* 690 *Diam* IV 780 *quem* V 389 *ictus* VI 664 *immersaque* VII 660 *austrum* 817 *sim* 834 *aurorae-noctem* IX 165 *nemorosam* XI 117 *posset*[2] 238 *victa* (cf. XIV 779) XII 94 *temperet* 521 *supremum* XIII 189 *Hanc* 470 *non* XIV 641 *poterentur:* quibus nunc demum ex *N* auctoritas antiquior accedit. At multo gravissimum hoc est quod *N* habet unus solusque quae procul dubio vera sunt IV 670 *andromedan* 778 *que* VI 506 *utque* (sic Priscianus) 629 *ex nimia* VII 366 *vitiantes* 399 *iustissima* 569 *est ext. prius* XIV 473 *referens* 552 *prius* 825 *ceu.* Neque haec vera esse negem quae solus habet VII 600 sq. *exta-perdiderant.* His libri *N* lectionibus, quarum nonnullas viri docti iam coniciendo assecuti erant, quasque in verba poetae recepi, ego non dubito quin ex apparatu critico alii addit判uri alias atque in contextum verborum sint recepturi, quae recipere ego quamvis voluerim nondum ausus sum.

Stemma eorum codicum qui accuratius adhuc descripti sunt, usitato more depingi non potest, quippe qui omnes atque etiam archetypi eorum ex antigraphis emendati vel coniecturis mutati sint. Tale fere a vero non procul aberit; a quo fragmentum Lipsiense et Bernense prorsus absunt.



Iam libri N collationem ad hanc editionem accommodatam addam. Hoc praemoneo, voculam '*que*' me nusquam addidisse.

I.

2 uos *i. r. b* 14 amphitrides 15 atq; ubi erat t. | ether 18 c.////// in uno 23 aere (a *in r.* 4 *litterarum b*) 27 legit 30 *sic* 36 tum 49 estu *i. r. b* 52 p. t. *i. r. b.* 53 *add. n.* pondere aque leuior | igne 59 regat 61 nabathea 64 trionem (-es *n*) 68 ethera *n* (aera *er.*) 69 ita l. discerpserat (c *ex* s) 70 d. fuerant caligine multa 72 *sic* 75 abitabilis, *corr. b* 77 possit 83 moderantumi 85 *sic* 91-93 *add. in mg. n* (minacia 92 ligabantur) 99 erat *sic* **107** austris *t auris* 14 subiit(que *b* et *n*) 18 in bre(ue uer *i. r. b.*) 19. 21 tunc 21 s. domos. domus 25 illam 32 daba(t *i. r. b*) 35 *sic* 38 in] per 52 gigant(es *i. r. n*, -as *eras.*) 54 omnipudens 55 sublecto | osse (ossa *n*) 63 uidit summa 66 animo(s *n*) | ioue *om.* 72 balbis 73 pleps, *corr.* | a] hac 78 ipse] ille 81 indignatia, *corr. m.* 3 89 terras 90 tem(ptanda *i. r. b*) | uulnus *i. r. b* (*n?*) 91 est *add. n* (*b?*) 93 monticulę [98 motus 99 contremuere | que *add. n* **205** posquam 17 cilleno 18 archadas 23 d. certo 26 est | molosa 30 quo(s *i. r.*) 31 in dominum dignos ev. 32 que *add. m.* 3 35 utitur 38 *add. n* 39 est 41 herinis 45 totus partos 51 sobolem 55 longus] 58 proles obsessa, *corr. n* 61 dimittere 64 nothum | nothus 66 fuit, *corr. b* 75 auxiliantibus 76 amnes *i. r. b.* 84 infremuit 85 campos *i. r. b* 92 erat 93 c(i *ex* u)mba≡ 94 ara(r *ex* b)at 97 uiridi(s *er.*) | anchora 99 quo **300**

2 XI 784 '*se dedit*' *b* recte cum T et uno ex ς, X 113 *gemmata* (ex *demissa?*) recte *b* solus, XII 327 *evellere* et XIV 250 *sed b* cum ς.

focę 2 et] in 4 fuluos-leones *add. i. r. b* 5 *inter versus add. b* 7 *sic* 13 acteis | phoc*is ex* -us 18 cacumin(a *b ex* e) 20 *sic* 25 uidet *b i. r.* 26 *add. in mg. b* 27 i. ambo^s 33 concha 39 hora, *corr.* 40 recessus 57 nun(c *i. r. b*) 62 et *b ex* sed 63 possim p. formare 66 est *om.* 69 cephesidis und(as *i. r. b*) 70 Et *ex* Ut | si(c *er.*)] set *n* 74 q; *add. b* 75 gradus *i. r. b* 84 obstupuere | ru≡pit 89 d(ate *b*) 90 hinc 96 adō 97 nocebat 98 *sic* **404** sic 5 *set* uti *de* | cepta 9 que *add. b* 13 repata 24 *re*cens 26 q. imperfecta suisq; *corr. b* 27 *add. int. vers. b* 28 humeris 35 ętthereis 39 tu(m *b*) 41 ar(c *b ex* qu)itenens 45 possit 47 pythea de domitę 48 his | pedibus(ue *b ex* que) 51 timpora (*sic hoc sensu ubique*) 54 uicta, *recte?* 60 inn(umeris *b*) 62 irritare 63 huic *b ex* hic 71 arundine (*sic ter hoc libro, nusquam in ceteris*) 75 latebris 77. 81 *add. inter versus b* 78 illa *ē* aduersata 79 *sic* 84 suffuderat 92 densis a(b *b ex* d)olentur **502** *sic* 4 penei*a* 10 qua^n *b ex* quo 10. 11 moderatius 16 cla(r *b i. r.*) os 19 q.] licet 20 *pectore fecit* 21 opifex 23 eu 27 corpora *i. r. b*(*n?*) 28 *add. int. vers. m.*2 31 monebat 35 inh. *est* s. 37 compressus et ipse. *A* 44 spectans *ad* 46 figuram: *hemistichium et versus unus* [q . . f . . . . l . d . *sqq.*] *erasi.* sp. peneydos u. fer — placui tellus ait hisce uel istam que facit ut ledar mut. p. fig. *inseruit m.*3 51 c. habent 57 habebit 59 d. letis 63 intonsum | iuuenile 71 summas | siluas 72 impulit *ł influit* 74 in hoc 78 sperchius | enipheus 79 eridanus | amphrisus 84 ut *i. r. b* 90 (aut horum aut horum nemorum et *i. r. m.*2) m. u. 97 dyrcea 98 inductas lata, *corr. b* **601** speciem 4 ut *b* 16 (ab *b ex* ad)dicere 17 est | illı(ıd *b*) 22 furti≡ 23 aristoride 34 uellet *i. r. b* 35 *add. i. mg. n*(?) A.] ipsa 39 inachidos 40 seseq; exterrita////fugit 41 naydes (*sic plerumque*) 45 q. d.] dat et 46 et] sed 53 reperta es 54 erat 58 generis 59 n. d.] et de 65 ipse (*sic*) 71 potenti *ex* -te≡ 71. 73 teg(i *ex* u)men 76 ue^h nit 77 nou(e *b ex* a) | art*is* 92 feraxque 93 ipsa*m*que 97 *add. int. versus b* 99 *erasus.* talia uerba refert *n.* tibi nubere nīpha uolentis uotis cede dī. restabat uerba referre *add. m.*3. **702** uener*at* 4 pre(s *n ex* n)sam 9 consilium 14. 75 extimplo 19 inter////l. 21 h(os *m.*2) (24 erinyn *sic*) 26 *ter*ruit 28 ac *i. r. n* 30 *ult*us 32 q.] loqui 41 *add. int. versus b.* assumitur 46 niligera (ł lanig. *m.* 3) 47 Hinc 50 pheton (*sic ubique*) 51 c(r *er.*) edentem. —

II.

5 mulcifer (f *i. r.*) 8 canorū 9 prothea | ballenarum 10 egaeona 11 uidetur 12 uiridis 19 acdiuo, *corr.* | limine 24 zmaragdis, *recte?* 30 hiemps 33 uię *add. b* 36 phebe 45 pro^s misi 52 nagarem, *corr. n* 57 possit (ł fas est *n*) 62 aget 64 *sic* 66 sit | trepidet 69 fera*r* (*ex* -am?) | thetis | pauere 74 agis 75 auferet 81 *prius* que *om.* 84 quadripedes **101** dubit*a*: a *i. r. ex* -es 3 ill*e ex* -a 5 qua*m* 6 uulcania 14 defugiunt 16 tum pater *m. pr. i. r.; erasum* q . . . . re 19 dī 21-81 *desunt* [25 reprimens 32 australe 36 ingressus 39 oram 40 consulet 43 tanḡ 44 et fulget 50 iuuenili 51 datas *i. r.* 52 inde] ille 53 pirous; et *om.* 56 quos *ex* que | tethis 57 celi 65 insueto *ex* ass. | uacu^s o | aere 68 quadriiuges 72 tingi 76 boetes 81 aborte *n saec. XIII*] 96 scorpius: u *i. r.* **201** iacentia 10 ut q.] quęcumq; (ę *ex* o) 14 loquor 15 gen^e tis *ł terras* 17 homolus (*ex* homulus) et ote 18 ida 19 '*et n. o.*' *i. r.* | hemus *sic* 22 nimas 23 dyndama '*aptusque*' *i. r.* 31 *e*iectatamque *i. r.* 35 corpora *ex* -re 38 sparsis 39 dyrcen 40 argo^s//////amymonē. nephyre pyr. (*ex* argusamamym.) 42 tethrau^h n^th teus 44 focaico 48 eufrates 49 thermodoon | ganges *ex* -is 50 alpheos | spercheidos *ex* -es 51 qq; *m.3 i. r.* 56 uocant, *corr. n* 59 *sic* 61 siccae quoque c. 70 uoltu 75 omni*feros* (*feros i. r.*) '*at igniferos*' *m.*3 | uoltus 78 sacra 84 t. t.] 'fumu^s uolitant' *i. r. n*

95 quos ex quod 96 athlas **304** omnipudens | testatus ex -ur 10 dimitteret 13 seuis 14 consternuntur 18 laceri late 20 lo[n]go 26 saxum] fa≡tū 42 miseris | querellis 43 asternantur 46 phetusa 49 lampetię 50 terga cum 53 mir[n]atur 56 trahit 61 add. n 66 spectanda 67 cignus ubique 68 ibi, quauis, iunctu: corr. n 72 eridamnum 76 p'enna' i. r. 78 tradit | 'ut' i. r. 82 orbe 83 die 93 igniferum 95 numina i. r. 98 p.] trement[e]is **401** omnipudens ex -potens m. pr. 2 c. e.] inquirens | lauefactum 8 iuuet 12 ubi: corr. in sed n 19 hic 22 et om. 24 resscierit (s eras.) | o eras.; h' m. 3 30 add. b in mg. 34 posset 36 quae 55 lamns, corr. m. pr. 56 r. u. arenas 60 parrasis 65 decedere 68 et om. 70 aduertit 74 sic 76 auersa 83 minisque 85 t.] manet 89. 91 ah 94 con[o]spectis 96 licaoniae 97 ferens | 'annos' i. r. 99 erimanthidos **503** av.] fugit 5 arguit | omn. ut 401 | nephas 6 et pariter 9 tethym 13 hu[c] 14 mentior 18 cur quis n] quisquam 23 uendicet | u[u]oltus 26 sumat 30 tingatur 34 quam[cum] c. 42 larissea 43 delfice 47 moti(i. r.)s 53 ericth. | creat[a]um 59 pandrasos | hersę ubique | sororum 60 sic | deducit 66 n≡quiquam, corr. n 67 pet(it i. r.) | querā 75 assumpsit 77 laxor: x ex ss 83 eserat 84 tangere 87 alta 89 dyro 90 nictymone 93 nictimonen **600** amantis 3. 6 sic 20 suppostis, recte? 32 considere 34 honori, corr. 36 charicto 38 ochyroęn 39 archana 40 fatidicos, recte? 42 sic toto 46 prohiberis 49 n. iam mortalis (īmortalis n) 55 respirat 57 me] mea 58 p̄uertitur 62 erba 68 equā: ā eras., ę i. r. 70 ≡quinos colligat, recte? 73 [u]at 74 dextras 75 dederunt 76 phylireius 78 posses i. r. b 79 sic 81 baculus siluestr(is oliue n i. r.) 82 s.] et septem 83 bis. 88 uicinia rura u. 89 nelei (e i. r.) **701** pr.] pa[ri]ter 1 i. erant 11 caste (e ex i) 16 milu[i]us 17 circumdant 20 ag.] auidus 23 sic 30 t.] diuersa 34 lymbus 38 pan[raso]dris 47 sic 57 lemni(acā i. r.)st. 58 et] in | iam ingratam 64 habundet 65 bello (o m. 2?) ex belli 71 pigro, corr. 74 ima] deę 76 libent 79 uigilanti[us]bus 83 breuib' 88 successibus atq; (at eras.) 89 quem 90 q; et nubibus (q; eras.) 92 cac.] papauera 93 domos ex -us 99 hamatis **811** te≡pore 12 nequiquam, corr. n 19 ill[a]i 21 flectimus (-it et b i. r.) 23 genuum | ungues l'artus 27 p. uersat 28 clusit 36 sed uocat | 'fassus' i. r. n 40 sidonia, corr. n 63 iam i. r. b 67 plaudenda 71 primo 74 cornu.

III.

13 boe≡tia 15 longe 19 cephesi 26 ministris, corr. n 29 ac: c i. r. 34 v.] micant 39 unde al' urne 42 immenso 44 que add. supr. lin. b 46 phenices 48 sic 49 afflatu funesta 52 sic | leoni(s add. n) 69 astile 88 sedebat 90 gutture 93 imae **112** uultū (olim -ū[s]?) 16 creauerit 17 cibilibus 20 hic i. r. 25 sanguineam t≡epido t(ex pl)angebant 27 hum(i i. r. n) monitis 28 paci[s] 30 c[ū]omp. iuss(ā i. r. n) 31 p. i(ā i. r. n) 34 sic | nepotum ꝉ tes 36 est 42 quid 47 H.] cinthius i. r. n 49 fortunam 52 d. terra. idem 60 tophis 62 distinctus 72 specas 73 tytania 75 add. inter versus b (n?) 78 uiso nudae 86 est om. **200** unda[s] 6 primum | melāppus 7 sq. innobates | dederunt sic 10 doriceus 11 nebrophonos 12 plerelas | aple 13 ferox 15 pemenis | harfia 16 repetivit m. 3 in mg., ubi subiecta 17 canaches tictę 22 lacnhe 24 m. pr. in ras. | acriodos 27 alterum q. e. i. r. n 32 melanchates 33 theridamas [e]ore sit rophus 35 precipitata 36 que om. 39 querelis (sic) 42 latratibus 47 uideri[ꝉ e] 57 ab aag. 61 sic 67 brebis, corr. n 69 uni 72 penetrauit, corr. | ad] in 84 que] ue 87 cadmeia, corr. n 88 mun. corr. n 91 sic 99 uultū **303** typh[e]oa ꝉ eū 12 phemori 14 nereides, corr. n 21 'que' i. r. n 23

tyresiae 36 *ut* II 401. 41 fide*m* | datae 43 cephesus 45 nympha | tum 51 cephesius 63 sub ioue 65 p. hoc s. 77 quo(d *i. r. b*) 80 hęc·quis 84 quę d. 88 siluis 90 aufert 92 *add. in mg. n* ni 96 et tenuant 97 in *add. n* **406** ramnusia 17 q͘ (d) unda ÷ 18 at stupet 22 genas *ex* omas(?) 28 *sic* | nisus 29 *sic* aquis | dependit (40 leuata *testatur Heinsius*) 43 et *om.* 44 et quem 45 longum | aeuum 48 nec me (*recte?*) ꝉ *nos* 56 qu(am *i. r. n*) 60 tuo *ex* tuas 63 ille 68 uo(l *er.*)tum | abeēt (t *eras.*) 80 summo | ore 95 ≡heu *heu* 96 *add. in mg. m.* 2. ≡*heu heu* **502** sumisit, *corr. n* 4 tunc 6 naydes | imposuere 11 achaydas 16 tympora 17 es*ses* 18 bachica 19 non] 'iam haud' *i. r. n* 28 festis*que* 30 pr. que: que *eras.* 32 *sic* 38 sines (e) 39 Hac(?) *eras.* Ac *n*(?) | tyron: n *eras.* 45 frondibus 53 inhermi 55 madidus m*y*(*ex* u)rra crinis 57 actutu | ass. (*ex* abs.) 66 retent*a ex* -tu *ut videtur* 67 moderamina 70 qu*a*cunque (a *i. r.*) 76 quondam tirrena 86 *h*amis 94 olen(ie *i. r. b*) | *p*luuiale 95 taygenen | hyadasq; 97 del(on *i. r. b*) **600** *u*bi *ex* ibi 1 exsurgo 15 di(c *i. r.*)tis 16 antennas 17 libis | melampus 19 ortator 25 dyra 26 iuuenili 28 *re*tentos 31 atq; mero≡r. 36 aduertite: d *eras.* 40 dextra 41 opheltes *i. r. n* 42 ꝑ se quisq; timet 43 aure 44 obstupui | aliquis 47 ethilion 52 non—ait *add. b in mg. et n* 65 distingunt | 67 uelatas | hastas 70 exil(i *ex* u)ere 72 corpore////depresso 76 lybis 78 pennas 88 pauidum gelidum; *corr. b in* -dus -dus 90 diam (*sic*): *c*hiam *n* 93 et (*i. r.*) ira mora(s *eras.*) | a*b*s. *ex* ass. 94 duris 95 dimittite 96 acetes 99 *add. b in mg.* **713** io] et o 16 *sic* 22 indo, *corr. m. pr.* 24 deiectis uulnera 28 hoc v. nr̄a est 31 discēpta *b ex* direpta.

IV.

1 minyi(*ex* e)as 10 telas et calathos (que *eras.*) 11 lyeum (que *om.*) 13 niseus | tyoneus 15 eleus | iachus 17 iuuentus, *om.* est 20 *in mg.* 21 cingitur 22 lygurg(*ex* c)um 28 iuuenilis | unā 32 minyides 34 aut] ad 40 uider(i *i. r. b*) 41 auras 45 dyrce (quā *i. r. n*) 46 m.] coluisse *i. r. n; eras.* m≡d≡isse(?) 48 *sic* 49 nays 50 iuuenilia 53 h(ec *i. r. n*) qm̄ 56 *add. in mg. n* 57 continuas 61 quo(d *ex* i) 75 *sic* 80 quiq; (s) 83 coire, *corr. n* 86 relinquunt, *corr.* 87 erandum, *corr.* 88 conueniunt, *corr.* **100** *sic* 1 relinquit 11 uenire. 13 *add. inter versus b* 21 Et i. 25 aram (t) 27 tinguet 31 uisam 32 e≡ret 36 (fre *i. r.*)mit 42 *add. in mg. m. pr.* 45 iam] a 50 hęc | et *m* (i) amor 52 *sq.* rebelli, *corr. b* 53 *add. in mg. m. pr.* eu 55 'q; mei≡' *b ex* meus 60 c. et pullos l. 65 urna r. in una, *recte?* 68 leucotoe 76 ex(ti *i. r.*)mplo 81 arte *ex* apte 85 extimplo ualbas, *corr.* 93 color | laudataque, *recte?* 98 temp(o *i. r.*)rius **205** eene *i. r. n* 13 prisca | beli *ex* belli 15 quadr(u *ex* y)pedes 21 le(n *ex* u)ia 27 *add. int. vers. b* 28 ocul≡s (u) (i *eras.*) 29 fusi 31 faciem (? *nil notavi*) 40 *add. in mg. b* 41 yp. 49 conantibus, n *eras.* 53 delicuit 56 clicien 60 ĩpatiens (ĩ *m.* 2) 65 *in mg.* 69 sua 73 est] et 81 parue 82 celme 83 milace 89 naydes **304** naydum (a) 7 *i. r., sed m. pr.* 11 cythariaco 16 optabat 17 etsi(c *eras.*) 18 circumspectet 20 tum | puē≡(r *eras.*) 22 *ut* 307 23 fr.] mater 28 si n. 29 nays 36 au (t) *ex* ac(?) 37 traddo 39 tunc 40 flex*o* (u) ('*o*' *i. r.*) 41 Scilicet ut uacuus 45 stupuit *i. r. n* 56 nays 58 luct. *i. r. m.* 1? 67 demissis 69 dimissa 72 deducat 78 *sic* 79 ne utrum | uidetur 82 *sq. ut* 307 uirili uoce 86 *ante* 85, 'b' 'a' *signati* 88 incerto 89 et a. minyia 92 strepuere *i. r. n* 93 redolent myrrae **403** collucent 8 includunt | penna 13 leui *ex* -es(?) 15 *sic* 20 thalamis | habente*m* 21 alumni 25 minyides 30 ac *ex* ad 31 sororibus 34 inhers 35 illuc *ex* -ac(?) 36 nouique *i. r. b* 37 qđ *et* bē *i. r. n* 41 ipse. *Ad* 45 *in mg. add. n:* exercent. aliam partem sua pena coercet. 50 semel 53 spectabant, *corr. b* 54 (ac *i. r.*)norunt 56 titius 57 distractus 62 bellides, *corr.* 67 cū *i. r. n* 69 era≡t 70 (sor *i. r. m. pr.*)ores

73 ut erat canos 79 yris 86 acernas 88 parab[n]at 89 erinis 93 linguis 97 animos 98 dyros **505** uertit 10 sumpto-angue, *corr. n* 18 denique *add. m.* 3 *i. mg.* 22 euoe (*ex* -oi?) 26 rigēt (˜ *m.*2?) 36 in medio 37 gratum 41 leucothoe 42 Sydoniae 45 scissis *ex* -ę | capillis *ex* -os 46 pellice 50 *sic* 52 pot.-coh. *et* 53 sol.-fer. *i. r. n* 61 minyides ꝩ *cadmeides* 63 laborum 69 facta 70 n(u *i. r.*)m 71 sidon(e *i. r.*) 76 cutis 86 loquenti 93 eundem 97 terrentur, n *eras.* **602** quod | fuerant 9 put*et* esse deum 13 est *om.* (*add. n*) 22 ae*th*ere 29 cursus 30 *sic* 31. 45. 52 atlas (*sic*) 34 [h]erbas 35 premebat 43 A.] ait 45 pomeria 46 montibus 49 quas 56 athlans 59 altus 62 aeterno 68 cypheia 70 *sic* -dan | ammon 73 trepido 75 et v.] exiguę 76 quater*e* 91 iustius *ex* -ior(?) 94 [t]cum 95 ferenda est **708** tortū 9 plumbum medi(o *i. r.*) 11 ut] at 12 uisa-umbra 14 li(u *ex* b)entia 15 [d]auersum 24 patet *ex* -ent 26 uerberat 31 rapto ꝩ *moto* 32 sinistrę 34 que *add. n* 42 forcinidos 45 concipitque, *em. n* 48 ut erant 50 captent(e *ex* a *m. pr.*) 54 bacca, *corr.* 56 andromed(en *i. r.*) 58 praecipiunt 60 feliciçia 61 baluis 63 cephe(ii *i. r.*) 66 *post* quaerit *erasus.* 'abanchyades mores anīmq; uirorū' *et* 'narāt lincides q̃renti protin' unus' *addidit m. saec. XIV.* 68 C.] perseu 73 (sor *i. r.*)titas 74 id *ex* dum *corr. m. pr.* 78 *ultimum* que *eras.* 80 sed | quem *recte* 81 aere percusso 84 fr.] fontē *i. r.* 90 alternos 99 ydros.

V.

2 frem*itu* *ex* fremida | turba*e* 6 adsimilare 15 seruat(am *i. r. b*) 17 *h*ammon 20 si] tu, *recte?* 21 que *eras.* | le(t *ex* u)abere 26 erāt (˜ *n*?) 34 Et st. 38 rhethi 39 ex hoste, *corr. m. pr.* 40 asparsit 47 athi≡s 48 limnate 49 quā *i. r. n* 53 madidos *ex* -um | mirra 58 conf(undit *i. r. b*) 64 sunt 65 efato 69 arpen 72 *sic* 74 suenites | phor(b *ex* u)as 79 (eri *i. r. b*)tum 80 admoto 83 inf*li*git 85 polidecmona (*correxi*) 86 caucaseum | sperc(hya *i. r. b*)demq; thigetū 87 helicen | ph[l]egiam, *om.* que 94 hoc *add. b supr. lin.* 95 uulnere (telum *i. r. b*) 97 Hic q. | odites 98 prothenora 99 ipsea **103** cromis 5 semianimi[s] 7 boreas et c. a. *i. r. n* 8 inuicti 10 amphicus | t(i *ex* e)mpora 11 tu(m *eras.*) | *i*amp. *ex* lamp. 13 cane(bas *b ex* -ndo) 14 *sic* 15 pactalus 18 fuit] canit *i. r. b* [se]mirabile 20 poste 21 elisit 24 cyniphius 28 m(en *ex* a)al≡us 31 (t *i. r*)uris 35 bactreus alcioneus 39 exa≡cta 42 gr. est l. 44 mindesius 47 thoastes 48 acyrtes 50 p.] certant 51 impugnare, *corr. b* 55 simul 57 circumeunt 59 praeter quoque l., *corr. b* 60 hic 63 molpheus | e(*t ex* c?)hemon 68 molfia 69 ethimon 72 in] et 73 lamina (ā *n*) 75 inertia 76 arpe 81 oracula 83 thes(a *ex* ce?)lus 84 amphix 86 diriguit 95 non] cu*r* (*ex* cum?) 99 silet **200** penam 3 etiam nunc v. l. *i. r. b* 12 uoca(uit *i. r.*) 14 m[r]amor er[n]at 15 con(uers *b ex* fess)as 16 fera] tua 18 ve] que 24 a(it *i. r. b*) 30 (forcini *b i. r.*)da 32 tunc | conantis (s *eras.*) 38. 39 protheum (-us) 41 colobr., *corr. n* 42 polidecte 45 nec enī tibi f. 46 detractes | laudem | medus*e* 52 a≡ d. cipro 61 es] est 62 et] est 68 meonidas 74 py(ro *i. r. b*)neus 76 limi(t *ex* n)e 79 *sic* 80 meonides 84 intrabimus, *corr.* 87 pyroneus 92 discussis **301** Hau(s *ex* x)erunt 2 pieros 3 enippe 4 novies *bis* 12 aganyppe 17 facta, 18 s. s. *i. r. b* 24 cęperat 28 ammon 29 coruo est 30 fe≡le 33 sunt 34 uac(at *i. r.*) 39 cordas 42 *inter versus, sed m. pr.* 43 sun*t*///// 44 possim 46 iniecta *sic* 47 mo≡libus urguet 51 *lili*beo 3 *sic* 4 remo≡liri | ponder(a *i. r. b*) 63 deposit(i *i. r. b*)q; metus 70 ipsum-cessant *ut* 342. p.] terrę 73 q.] quoq; 74 et | minu[u]antur 78 ea *eras.* tibi *i. r. m. pr.* 82 arcū 83 cornu 85 ethneis | ab montibus altus 86 aquae] a | caister 87 edit 89 ammouet ictus 90 tyrios **407** bachiade 12 sicilidas 17 anapys 21 hortatur 24 caractere cepit 30 fl(u *ex* i)xus 34 tergum 37 *l*(*i. r. b*)ympha | posses 45 ad occasus 50 t(e *ex* o)sta | coxerat 57 loquendi ꝩ *nocendi* 60 latebras | colori *i. r. b* 65 ea] et

67 qu(o *ex* a *m. pr.*) 75 muner(e *ex* a?) 76 trinacri≋am 78 pari(ter *i. r. b*, -li *eras.*) 79 ruriculas 82 sparsa 84 sidera(q[i]s *i. r. b*) v. 87 cum 99 adueor **502** allata *ex* abl. 9 ut audivit 17 quod, *corr. in* que *b* 20 q 21 non est] digna est *i. r. b* (*n?*) 25 factum est 26 erit] enim | p. est 39 ortnhe 40 *h*(aud *i. r. b*) 41 silvis p. s. atris 46 fuluis qui nascitur alis 52 acheloydes 55 erratis, *corr.* 57 pennis 64 sui///// 66 dea] est 69 di(ci *i. r. b*) 76 eley 77 achi[q]de 79 *add. in mg. b* 86 magnus 92 *ut* 579 98 propiori(s *eras.*) m. fontis **607** u(s *i. r.*)que 8 elin 26 est *add. b* 27 adit, *corr. b* 34 locus 39 cecis 41 g[a]rta (*corr. b*) 43 cohercuit 46 treptolemo part(i *b ex* e)m 49 auertitur, *corr. b* 53 trept. 55 que *i. r. b* 57 que ut] quod, d *eraso* 62 *sic* 63 helycona 65 iacerent | dixi(t *add. b*) 69 em(pe *i. r.*)des 70 conantes | et]≋

VI.

7 neq; 11 lydias 13 hype(plis *i. r. b*) 15 tymoli 18 tunc 27 quoque, *correxi* 31 in(ter *b*) 34-36 *add. m. pr. in mg.* 37 tardaque 53 *sic* 55 uincta 58 percussum (ꝉ sso *n*) | feriunt, *recte?* 59 festinant 67 est *add. b* 77 ferum *i. r. m.* 3 (*num* fretum *erasum?*) 80 sua(m *eras.*) 82. 87 *sic* 88 gelidi 92 bella 98 cyniran **101** extre≋mas 2 sui, *corr. n* 7 at salientis | recludere 10 pulchra 12 fuerat 13 dana(en ut as *i. r. n*)opida | igneus 14 ammosynen | uarius *add. m.* 3 | deoyda 16 enipheus 17 Amnis in aolidan a. bisalpida falli≋s 19 s. v.] te sensit auem 20 melanthos 25 erigonem 26 geminū *m. pr. ex* -no 32 cythariaco 36 *ante* 35 guttu(ra *i. r. n*). pendenti 39 suco[i]s 41 auris. *Post* 145 *v.* 382-414. 146 *sqq.* 47 it et] iit 49 sypulum 57 tyresia 61 crines *sic* 63 tympora 65 creberrima 68 immersos 73 soli≋ 74 mea] michi *i. r. m. pr.* 75 etherium (-eum *b*) 80 auerti 84 *sic* 85 que *erasum;* (m[o] *supr. scr. n?*) aude(te *eras.* -tis *n?*) titanid(e *i. r. b*) 95 posset 96 multo///// | relinquit (-et *b*) 97 metus **200** *post* 203. turba(m *i. r. b*) quae 1 ite satis propere///// sacris ('*e s' b*) 7 nulli≋ 11 uo(s *i. r. b*) 12 (deci *i. r. b*)dat 15 est *add. b* 21 ibi *ex* ubi 23 auro grauidis m. habenis 24 I.] ezamenu[o]s 26 quadripedis 31 imbres *b* (*erasum st* ignes) 34 *post* frena: dabat (*m.* 3) tam̄ hč non ev. t. (*b*) *i. r.* 36 nudo, *corr. n* 37 *sic* 39 phedim(in *b* ip *n*)us 41 iuuenile 43 contorto (or *b*) 49 euolat 52 *sic* |[h]amis 59 se qui iaculatus 61 non] in 65 arq[ci]uitenens 72 cum uoce 74 latonis | ari[s]≋ 82 cor-dixit *i. r. n* 83 que *eras.* 84 *add. in mg. m. pr.* 93 caeco] tota **302** natas *ex* -os 10 ubi 11 lacrimis | etiam *i. r. b* | marmore manat 14 cultu propensius 22 deducere fessos 27 et paulo 28 et *b ex* ut 29 nayadum 38 suos | sinus ꝉ *u* 41 auidi≋ | lact(a *i. r. n*)ntia 44 ballibus | fru≋ticosa 49 est *om.* 54 reuelare, *corr. b in* relebare 57 und(is *i. r.*) 60 quos 63 etiam *i. r. b* 66 cei 70 (e *m. pr. i. r.*) ueniunt 74 sed tunc 79 turpe caput tendunt 82-414: *cf. ad v.* 145. 86 [h]a 90 *sic* 93 c(larus *i. r. b*) **401** exemplis 6 hi(c *i. r. b*) 16 corinthos 17 missene | patere 18 piteia trezen *i. r. b* 20 hismo 22 subiecta 28 procnes (*sic sexies,* progne *octies*) 29 illis g. lecti 33 progne — facti *add. inter versus b* 35 ipsis 41 uisendam 46 phyrea 48 et] ī *i. r.* | ordine 51 philomela (-mena *b*) *sic ubique* 54 de(tur e *b*)is 67 iam/////male, *corr. n* 72 proh | corpora 75 Q≋(d *b*) 76 e≋at 77 proque sua | salute(m *i. r. b*) 78 praecontractat 79 a cern *i. r. b* 85 erat 86 phebo *ex* -bi 96 *post* 98. et] ut **500** sollicito 6 que *eras.* | fidei | utrasque 7 *ultimum* que *om.* 19 affectum (ē *add. n*) 24 inclusit | et *i. r.* 31 capillos *ex* -is 36 *sq. in mg. m. pr.* coniugalia 37 sorori[s] 38 hostis *sic* | P.] pęna 48 audiat 50 huic 56 *sic* 64-70 *in mg. m. pr.* 70 fatat(?) 74 *ante* 73 76 pallida ꝉ *candida* 79 gestu *add. n* | illa 80 nescit 82 fortunęque 85 defuerant 89 rodope 95 agi(ta *b*)ta 97 heu he[o]que **605** amplexumq; 11 hic inquid 14 *sic* 16 et quae 20 ytis |

prosit, *corr. b* (*n?*) 21 a] ha *i. r. n* 29 mortem 30 uultum 36 itin 40 et clamater clamantem, *corr. n* 46 strident 52 ytin | arcessite, *recte?* 58 ity[s]q; *i. r. m. pr.* (s *m. b*) 60 meritis 61 thraicius 63 posset 64 immersa, *recte* 65 flet *b ex* it 73 pro longa 74 uolucri[s] 76 tartareas 77 eritheus 82 procre | thereus 83 orithia 87 relinquit, n *eras.* 90. 91 vi] et 95 et (ut *n*) 97 subeo, *corr. n* 98 suppono **701** *sic* | ericteus 6 *sic* 7 orithiam am≡ns (clamans *n*, adamans *m.* 3) 16 inplumis[e] | zethes 20 miniis.

VII.

1 myniȩ 6 phasidos 8 uis *erasum*, uox *b* | numeris 9 oe(*i. r. b*)tias 12 nisi] quid *i. r. b* 23 amis[e] 30 segeti(s *eras.*) 33 et *om.* 34 et] ex 36 terrigenos[a] 38 prodam nego 43 illo *est* 46 coegam 54 soro(ris *i. r. n*) 55 est i. m. deus 61 et] hinc///// 62 qui(d *eras.*) m. incurrere 67 timebo 69 uocas ꝉ *putas* 76 fortis(?) *eras.* fractus *i. r. n* | resederat *sic* 78 et rub. 80 pati≡mur≡ (latuit *n*) 82 lenis 89 utque (que *eras.*) 92 nec me] non 96 futura **102** iugis *ex* iugo *m. pr.* 4 uulcanum 7 soluti(s *eras.*) 10 iesone (i *er.*) 15 metu subito minyȩ. ille nec i(*ex* u)llos 16 sensit anhelatos[u] (u *b*) 18 supposito 20 cholchi (*sic hoc libro ubique*) mynie 21 ṭum[c] 25 in *add. n* albo[u] 32 paranti, *corr. b* 33 uultus an. 40 depulsos partem, *corr. b* 46. 45 incerto, *corr. b* en *b ex* at(?) 48 actoribus 50 que *i. r.* 52 carmine 55 sibi] ubi 57 actorem s. s. arte reportans 58 cholchiacos 62 facit 67 t. hȩc 68 meos annos 70 pat̃ oeta relictus *i. r. n; . . . .* r. l . . . s *erasa* 74 sinit | ecate (*hoc uno loco*) 82 relictis *i. r. b*, -as *n* 83 humeros 86 nullo cum murmure stertunt sopitis(*ex* -te) similis nullo cum murmure (sepes *add. i. r. n*) 87 que *add. b* 88 ad q.] et iam[et] 90 ///// latibus 93 succedimus, *corr. b* 95 artesq; **207** temerata(s *eras.*) *i. r. b* 9 pallent. aut p. 13 somno 23 et cretis 24 et quas *b ex* quasque | altus 25 Othrisq; et pindus (et *post* pindus *add. b*) pindo 26 placidas 28 eridani 29 enipheu 30 peneos (-ius *b*) | spercheidos 31 phebes 33 clauci 34 n. d. et iam, *transp. n* 40 de c. 46 liqui(di *b*) carthesia 47 herea | carthesia 48 fundit | lenit 51 pro (prae *n*) ferri | a≡ras 57 sparsis *n* (*b?*) *ex* passis 60 infectas 61 ualido[c] positum 64 receptas 65 et flores et | *sic* 67 quos | reflui maris unda relauit 68 lunȩ de nocte 71 *sic* 79 sti≡pes 82 et | cauis | aenis 84 que *om.* 85 recidit *ex* recludit 89 c(o *i. r.*)lorem 93 nunc | *post* 93 *repetiit n v.* 170 (A.] etate) 96 a *add. n* 98 assimilat 99 ipsi[e] **304** peliȩ, *corr.* 8 rogantes 10 uestri 17 en] ea 19 ut t. 20 balatū *ex* -tus *m. pr.* 21 lact(a *b ex* e)ntia 25 deꝑserat[h] 26 oetias 34 iuuenili 36 ne s. agitetis 40 h.] at≡ 41 n(*ex* u)lla 43 subito 46 quis 47 arma*t* | ill(is *i. r. b*) 52 *add. i. mg. b* 57 pithanen | reliquit 61 corili | har. est 63 ceȩ 66 *sic* 68 car(chesia *b ex* theia?) 71 heryes 72 illi 75 stricto 80 seruatum 81 *sic* 83 orphias 84 astitit 86 dextra 89 phocē 90 natā 92 ueteri, *em. b* 95 male | utroque 99 pheneu **401** poliphemonis 3 thalamos, *corr. b* 5 qui: et *supr. scr. n* 8 E. m.] lethei memorabant 9 specus *i. r. b* 10 est | tirynthilus 3 adtraxit 16 has *b ex* hȩc | creuisse p. tellure (nactasq; *supr. scr. b*) a. feracis 17 fecund(i *b ex* os)q; soli≡ 21 ignarus 22 eburni 25 quaquam, *corr. n* 26 e. i.] ≡genti (ingeniti *n*) 29 timpora ꝉ *cornua* 30 ericthidis[e] 35 suam 37 uulcani occubere 38 cephesias 39 eleusis 40 S.] *certion* senex 43 a*l*cithoen 44 *s*chirone | sparsi(s *eras.*) 47 *s*chironis 48 animos 49 *sic* 53 nec] et 60 p. h. *m. pr.:* patent aditus *b* 61 anape | A.] hinc stiphaleia 63 tymoli 64 f. tyron (s *eras.*)cyprum planamq; zeriphon 65 quaquam, *corr. b* | arnen 66 sithonis acc. 69 Ut | senos (-os *ubique*) 70 peparetho(s *b ex* n) 72. 73 enopiam 76 excipit 77 telamo*n* 84 e(*b ex* a)sopiades 86 h. e.] est hȩc *i. r. b* 90 en. | nunc licia 92 que *eras.* 97 etiam-

tum 99 a] et **505** iubit, *em. n* 6 s.] regni 9 dicite et omn*is* ('is' *ex* a) eat rerum 10 hostis 13 urbs | ad *i.r.m.*3 19 ≡illo 20 (m)orer (uos *i. r. n*) 22 illi(c *eras.*) 26 pugna≡tum 27 ope(s *b ex* m) uictęq; iacebant 30 i.] plenis 32 *sic* 33 in formis 44 p̄sepe | m.] longo 47 plangor 54 l.] faceque 55 *i. mg. m. pr.* i(n *ex* u)dicium | igni 56 trepidis 59 dura 63 *pro*prior quisquam 64 atque 69 *sic* 71 hauriet illas 75 quiq; 76 paru(us *ex* -uu) *t notus* 80 perdentis (*sic?*) tendunt *et* caeli *i. r. m.*3 82 an quid 83 o(d *ex* b)issem | par 85 putrea 89 *sic* 90 dixit 93 admoti(s *er.*) 95 inspectato 99 ex. t. *n*] latos hau(d *ex* t) tangit | subiectos **600** exta q. *sic* 1 perdiderant *sic* | uisce *i. r. b ex* ete(?) 11 feruntur 12 p.] uirumque 13 tumulo est | igni (-es *b*) 16 isse sub amplexu≡sopidos (quondam *i. r. b*) eginę 19 tonitru(m *er.*) 21 quo≡ (qui *n*) | pigne(ra numen *i. r. b*) 23 dodonę eo 25 gerenti (-es *b*) 36 rami totidem *b.* promittit idem, *sed er., m. pr.* 37 tremiscere 39 quod *i. mg.*] de | et *om.* 42 et *b*] ////c 45 que *add. n* 47 esse | reclausis 58 animis annisque 60 austrum *sic* 62 optima 64 uela *b* f≡xa *eras.* 65 *m. pr. in mg.* 69 gerebant 74 ille] ante 87 quę patitur pudor ille refert *s*et cętera narrat 91 *i. r. m. pr.* facietque *om.* (fatique *m.*3) 97 erectheus 99 *a*ut **700** sacra] acta *i.r.n* 2 hymetę 7 q(d *er.*) 10 refera≡quoq; f., *corr. b* 11 et] nunc 13 *sic* 14 *in mg. m. pr.* 20 statuo (studeo *b*) 26 aditus | erethida factus 28 fide*i* 29 ut] et 31 tristis | calebat *n ex* dol. 32 arrepti 36 seruor | est *b* 37 fides 39 me (promitto *b*) loquendo 41 exclamo male p . . . r ad . x(?). ego p . . . s adulter (male fictor adē. ego fictus adulter *n*) 45 offensa(m *er.*) | perossa, *corr.* 47 deserto *n:* p . . . . . nquam *erasa* 49 succurrere, *corr. m. pr.* 51 hoc | leuum 53 si 54 quod(quē *n*) 56 manibus *i. r. n* | habe(re *i. r. n*) 58 mirandum 59 nayadis (-es *n*) 60 sol*uunt* ingennis. *Post* 61: scilicet alma themis nec talia linquid inulta *inter versus b*(?) 62 immissa est uelua thebis *i. r. m. pr.* 63 p.] cessit | multis 64 ruri(cole *i. r. b*) 68 quos 69-72 *i. r. n* (771. 72. 70. 69 *m. pr., erasum*) 69 et cetũˢ non 76 exute | glandis 77 cortiniaco 78 sub(t *b ex* i)ectis 79 eo] in hunc 81 limine, *corr. b* 82 que *b* 83 sit *in mg. add. m. pr.* 85 motus, *corr. b* 87 addere 89 r. et m. 90 latrare 97 eacidę **800** meos, *corr.* 4 iuuen(i *ex* a?)liter 5 famuli | equi 6 solebant 9 exibat 12 nenias 19 capiatur 22 putat *sic* | michi cr. amari, *recte?* 23 extimplo f(i *ex* a)cti 26 s.] michi 31 speransque 32 indic(io *i. r.*) 34 detulerant 35 u(i *b ex* e)ctorq; per herbas 38 dicens *t dixi* 44 sedantem 51 si (se *n*) | per *n ex* o 55 ni.

VIII.

4 acti(s *er.*) 5 ante spectatos 7 preter≡aq; *corr. b* 8 alcathoe 9 medio sub v. 14 regalibus *t uoc* 19 bellum q. turre s. 21 moras 22 *tertium* q; *add. b* 36 q 40 ad gn. 41 erratas, *corr.* 49 regum 50 ipsa 59 *i. r. m.*3 et] in | tuentibus 60 quis enim m. e. urbiem 61 reser(i *b ex* e)t mea m. 64 nam metuo *b ex* non metuam 65 t.] modo 67 *sic* 75 obstarit 77 ad hoc *n*] *h*uc 79 ille m. 85 uitali (fat. *n*) 87 *add. inter versus n* 90 regia *i. r. n* 91 patriam 99 orbe polus *t suo* **101** cap(i *er.*)tis 7 passis (sparsis *n*) 8 auc(tri *b*)ce 10 n. (est *b*) 15 ob *ex* ad 16 que(m *er.*) | c. o. m. *i. r. b* 17 exponimus (*t* obstruximus *b*) 19 hac 21 armenięque | uerum 23 d.] capta 30 patris 31 uero 33 et quis (hęc *b*) 35 carina(s *b*) 36 pasiphen 37 iubet diuolsaque 39 mecumq; simul mea *recte?* 41 puppem *sic* 45 auras 46 halietos in alis 51 ade(m *er.*)pta 53 et | curetida *m. pr.* creteida *n* 57 thalamo 60 (init *er.*) ponit | limina flexu*m* 62 *sic* 64. 65 *add. inter versus b* 66 Et dubias 72 superata 73 relicto 74 minoid(e dia *i. r. b*) 76 q. *b ex* perhenni 79 iam misit 85 l. i. et *i. r. b* 86 ill(ac *b* -o *n*) 88 animum — longam *add. inter versus b* 97 renitenti 99 uisuque **200** cepto 3 medio quo l. 4 dimissior 5 p(e *b ex* i)nnas

[*sic v.* 212. 226. 233. 238. 253. 544. 676. 814] 6 inter(que *er.*)|neu 8 uolando, *corr.* 18 baculo(s *er.*)stiuaq; 21 fuerat 22 *sic* 24 tactus 25 r. ad u. 28 non *i. r. b* 31 sed nec pater 43 rapacis, *corr. n* 48 et (*ex* ex?) 57 *add. inter versus b* 66 aceruis, *corr. b* 71 petenti (ł di *n*) 73 pleni(s *er.*)s | anni(s *er.*) 76 cętus, *corr. b* 77 inuidiosus | solas *i. r. n* 78 praeteritas | *ferunt* 79 dic. in. 80 Aut i. nec nos imp. fer. 81 et oenios *i. r. b* (*n?*) ul(*b ex* uic)torem 82 campos (tauros *b*) 83 -ros 85 et setę similes rigidis hastilibus horrent 86 *m.*2 *ante* 285 (*cf. p. XIX*) 87 cũ *n* 91 fleturi////// 95 florentis 98 nec magnis m. 99 meleager, *recte?* (*sed cf.* 515) **300** caluere *i. r. b* 1 spe(ctandus *b*) 4 que *om.* 6 *ante* 305. plexippus 8 pare(n *er.*)s | pileus 11 euricion 12 -eus silusq; 15 penelopes|pharrasio 16. 50 amphicides 17 tega////// (ea) 18 s.] primam *b* 20 iburnea (e) 23 *sic* 29 exciderat 34 dimittere 35 assueuerant 37 longę parua 39 ut *i. r. b* [45 ethionio 49 *i*actor|pegaseus 53 ferrumq; 56 flammas 59 *sic* 60 h≡palemon (i) 71 orithie 72 s.] corpora 78 prosequitur 80 tegea 85 meleager 86 uisũ 92 qd 95 p.] perimet rapiet 96 t.] iuuenis] 98-402 *add. m.*3 **402** est] que 3 *I*ixionis 4 pirotheus 8 cornu 9 cui 10 (escule *i. r. b*)a 12 v. et in me*n*tum fi≡gi*t* geladanten≡ 14 oenidę(s *er.*) 19 aduersis v. condidit armis 22 feram 26 ita *add. n* | nonacrea 30 letitia 32 tendunt sua, *corr. b* 33 ale 35 *sic* 41 toxia 44 prioris 45 recalescit, *corr. n* 46 fratres *om.* 53 fatali(a *b*) 60 que *add. b* 65 *add. inter versus b* 67 quis 94 ipse 97 periat, *corr. n* 98 regnum **500** mensu"m 4 primo 11 aduersa 13 ille 14 ut] et 15 *sic* 19 a*n*cei 21 ignes 28 *ante* 27. scissos|plangunt(ora *i. r. b*) [m. c-n [is oeneu//// *b*] 31 duri 35 pro(*ex* per)seq.|dicta 36 plangentia 37 m. c. tangunt r. 39 p. cineres c.|uersant, *corr. in mg.* 42 post/////(rth *dispicitur*)aonie 43 gorgem 44 algmenae 48 ericthoias 49 *add. inter versus b* 50 dux ł *ait* 51 cecropide 53 solet| contraria, *corr.* 57 culmine 59 captat 60 utor 62 tectis ł *tofis* 66 toti 67 trozenius 69 alii 70 -nium 76 gerit 77 q̧ cernimus 83 plurimis (u) 88 deduxit h. pariterque reuellit 89 ethinadas und(is *ex* a) 94 protulit|*sic. Post* 96: *versus* 12 *insiticios om. N, add. in mg. m.*3 **610** quo(d *er.*)|tilie *i. r. n* 11 medio 18 *add. inter versus n* 22 iuuen(i *i. r.*)libus 23 fauendo 24 ferendã *ex* -o 25 -ne *sic* 31 inq; focum, *corr. b* 33 *sic* 37 olus | ill(e *i. r. b*) *post* 41: conficiuntq; torum de molli fluminis ulua. 42-45 *add. in mg. n* 43 ĩ clauo 46 inposit(is *i. r.*) 48 consueuerant 49. 50 *add. inter versus n* 53 equat(u *ex* a)m men≡tae extersere 56 m. l. 59 cr≡ati≡, *corr. n* 60 quę, *corr. b* 65 *redol*≡entia 66 et purpuratis, *corr. n* 69 *sic* 72 pilemon (*sic ubique*) 73 *add. inter versus b; sic* 684. 83 et-ambo *i. r. n* 86 q. finire 92 m. t., 93 t. vid. 94 dum 96 q. o.] do q̧ petitis **700** d. e.] duas sedes 3 s(o *ex* a)luti[s] 5 n.] inciperent 9 s. a.] tunc a. 10 thineius 15 s(i *ex* u)nt 16 que *er.* 20 nota | in *add. m.*3 29 eresicth. *sic ubique* 31 *sic* 32 ceriale 39 circuire (e) 40 tantũ 41 s. q.] om̃is quantũ | sub illa 42 driopeius ab illa 44 ut *n*|c.] retrahi se 49 deoida *ex* deo dia 53 sanguine cortex 61 editus e | de ł *cum* 67 siluam *n*] multo 68 que *i. r. b* 72 grauibus 74 (n *er.*)ulli 75 *sic* 78 horrida, *corr. n* 87 subiecta 88 rigidiue cacumina 91 raris 93 sit(u *b ex* i) 96 pendere-macies *add. int. vers. n* **803** sentire f. mestosq; 6 uecta 7 ad uam, *corr. n* | et-thalamos *ut* 796. 9 e.] eum 11 peragit 17 q; *add. b* | delu≡sum (*ex* desuetum) 25 dimittit 27 q; *er.* 29 faces 34 alti 35 maneba(s *ex* t) 36 tu 37 et tandem 42 hęc *b* (hanc *er.*) 43 iam] ≡ea 45 uultus piscem 49 nullus 56 oneratus (at) 63 driopeida tradidit. illa 67 dederatq; 70 saepe 71 s o *i. r. n* | iuuenes.

IX.

1 genitus 4 *add. in mg. m. pr.* 8 tandem 10 proc(o *ex* e)rum 12 parthaone 17 regem *sic* 18 fluentem 20 aris ero *i. r. b* 24 q̧ | algmena |

matre *b ex* nate 26 *sic* 29 redimit(?), *corr. b* 31 loquutum 33 a corpore barˇas 40 fluctus *n*] uenti 45 premebā 46 concurre 49 manet 55 n. e. *i. r. b* | m. nunc gl. 58 a corpore 62 *sic* 71 comitum 72 hedere 74 reduxi 75 credis 79 m.] suis *i. r. n*(?) 80 deuic*it* 91 praediuiti 93 subit *b ex* fugit 95 resident 97 abidit, *corr. b* 104 ebeni 7 habentē *i. r. b* 12 calidonia, *corr. b* 15-18 *add. i. mg. b* 19 nessumq; par(a *ex* e)ntem 21 u^a^na 23 si | rev. mov. *sic* | orbes *i. r. b* | 29 quod | euolsum 36 ochalia 39 e *i. r. b* | 43 mox inde 45 ad(*er.*)ueni(at *i. r. n*) 48 ac *ex* an 49 qu(o *b ex* i)d | memorem 50 pos(c *b ex* s)it 51 iugula*nda* 52 abit *sic* 57 ille 62 abi^i^t | *sic* 65 *sic* 67 ill(a *b ex* e) | relatu 68 aut t. reuelli 71 strid(e *b ex* i)t | que *add. b* 74 caeca(s *er.*) 78 et osti 79 *sic* | duris 81 mors] hoc 83 busirim in 87 stifalides 88 relatum, *corr. b* 90 con] cū *i. r. b* 94 trac*is* 97 nemea 203 possunt 4 altam *sic* 7 gemitu(s *b ex* m) trementem 8 *inter versus b* | infringere 10 pa*t*rio 11 licham 14 tremet 15 excusanda, *corr. b* 21 mole 26 alt(e *ex* o) 29 at 33 poeante 35 nemeo 36 claue *b* (flam . . . a *eras.*) 38 uoltu | conuia sederes 43 uoluntas 47 datis 48 ne 49 fida *i. r.* | oe(t *b ex* a)eas sp. 51 si (nisi *n*) uulcanum matris de p. 53 nulla | flamma 57 nollet 67 *sic* 71 omips 73 stheleneius iras 79 hilus *b ex* hillillus 80 cum 86 deci(mū *i. r. b*) 88 possis 89 laborem 90 qn 91 adit 94 n*ixus* (i *et* u *i. r. b*)q; pares 98 a] est 99 g. et d. 302 *i. mg. add. n* 3 moritura 4 v. loquor *i. r. n* 6 galenthis 11 genibus(q; *er.*) | con(e *b ex* i)xa 12 domno, *em. m.* 2 17 leuare 24 admonitu 25 loquentem 26 a *om.* | ūro 27 qu*id* si 31 ethalidum 41 aqutica 42 driope(s *b*) 46 agrestis(es *n*) 47 lotos (hos *b*) 48 subllato, *corr. b* 50 iret. et (*ex* ad)-oratis 56 amphisos 57 sensit 59 facti 65. 77 *add. in mg. m.* 3 67 habebat 69 et dum] q adhuc 79 hoc *ex* hic 80 cerpat 81 deorum 87 possunt *sic* 95 eurytidas 97 tritiam 99 hora 404 quini ioue 5 flent atq; 11 fatale *i. r.* 13 pet(e *b ex* a)t | hos *om.* 14 a 15 neu genitorq; n. s. e. parentis i. 16 uota 18 presscia 23 iason. aceres 25 an(chi *b i. r.*)isę 31 redi^i^t 32 nec] non 36. 40 rhadamantus(-ton) 43 deionide 50 ubi (tibi *n*) 52 ciane (*er.* e) praestan*ti* corpor(e *b ex* a) 56 qua(m *er.*) | ama(bat *b*) 60 mendaci(s *er.*) 67 mau(u *b ex* o)lt 68 dim. *corr. n* 69 audax, *corr. b* 75 r. s.] rapta(m *i. r. b*) 82-85 *add. in mg. b.* proh 85 quis 88-89 *add. int. vers. b* 89 q. b. tu poteras nostro g. 91 tu(m *er.*) 93 at *er.* ei *m.* 2 | q. t.] tecum 95 quid *b ex* quod 98 opem | dixit 99 tethin 510 qu(a *b ex* o) 11 mei 19 viderit] sedit et 20 l. aut qu(ē *b ex* i) 27 pudor(i *b*) 31 p. ad te credere n. 37 causa*m* | mota ꝧ *nota* | petenti 39 possunt(?) 40 (a *add. n*)nimo 41 *add. inter versus b* 52 fas sit ut i. | seru(e *b ex* a)nt 53 rebus (annis *i. mg. b*) 61 amorem 67 linguę 69 fer has 73 nanctus | latentia 78 quod si 79 tecum 84 secto ꝧ *icto* 91 toto 93 scopulis 94 recursum 96 tunc 98 uoluptas 99 ips(e *b ex* a) 604 quam n̄rę cera tab. 8 durum 11 apte non adiit 14. 22 (*post* 23). 26 *add. inter versus b* 19 ceptū *i. r. n* 21 meorum *i. r. b* (*eras.* uidebor) 22 noluisse 25 o set *et* credar *i. r. b* 29 uoto | p. est 30. 47 *add. in mg. m. pr.* 35 cum tota byblida 36 f. tenero de p. 39 ne qua *i. r. b* 42 izm. 46 grachon et limeren | undam 47 iugum ꝧ *o* 52 lele(g *er.*)-eides 53 medantur, *corr. n* amori(s *er.*) 54 surdae — virides *add. int. vers. b et n* 57 naydes | possent, n *er.* 61 utque sub aduentum 63 phebeida 70 *sic* 72 uit *i. r. n* 80 uoltus 81 mandauit 82 telathusa 83 in a.] inhertem 84 suo | queq; 85 duxerat 86 spatio *i. mg. m. pr.* 87 sacrorum 98 dubita (= L_5), *recte?* 702 que *om.* 5 patri 10 nec *sic* 11 indecepta 12 hic facies 15 iphe, *corr. b* 16 phestiades 18 p. a. formaq; 22 expectant

23 quem | *sic* 24 quo *in lacuna n* | desperet 29 *sic* | et (parcere *i. r. b*) uellent 35 crete *i. r. n* 36 fer(at *i. r. n*) 44 mutauit[b] 47 ipsa(*m b* ipsa *recte?*) 48 debet 49 que(q; *er.*) pascit amantem 53 potienda | fallas (fiant *b*) 55 una 57 uult(q; *er.*) ips(e *b ex* a) 58. 63 *inter versus b* 60 fleuit, *corr. n* 63 nubit *n ex* ducat *eraso* 68 causator[u] 69 effecti, *corr. b* 73 isis areth. | n(*ex* m)areoth. | faron 77 comitesq; facesq; *corr. n* 79 he≡c | ecce] hocq; *i. r. b* 80 c. monitusque tui. m. 84 que] re 96 socius 97 yphis yanthe 71 capiti.

X.

4 a(b *i. r.*) fuit 9 no[ua] *b* | turbam 14 functa-inamenaque *add. int. vers. b* 18 recidimus | crea*tur* 20 hic, *corr. b* 21 nec *ex* uel[amor b] 27 augur*or* 29 ego per (hęc *er.*) loca 32 *sic* debentur | pau(lu *er.*)lum 34 est hęc 42 stupuit *sic* 43 cerpsere 48 erudicen 50 heros] orpheus 55 ab (*ex* af)fuerant 56 *in mg. b* 58 captans (? *nil notavi*) 65 portare 69 olenus | figur(a *ex* e?) 70 tu(a *n*) 73 arguerat 83 populo 84 te≡ros[ne] 89. 90 *inter versus b* | cahonis affuit 91 e*li*adum 93 nec] et 97 buxum[s] tenuis 98 *ficus n ex* pinus(?) **102** arbatus[u] 9 carchea 11 *inter versus b* 13 *g*emma*ta* 15 uinc*ta* | moueba≡tur | parili(-es *b*)que etate 16 e g. a. 19 licet, *corr. b* 23 tendebas 24 in *b* 26 *sic* 33 et (*n*) ut (*b*) *i. r.* 44 turba≡ 45 cordas 46 sonaret, *corr. n* 50 gigantes 51 pleg[r]eis | carmina 58 por*tet* | terrę 60 arripit 69 europam 73 longa≡ 75 *sic* 76 l*e*uant 80 recidit 82 ac*tis* 84 subiecit inaere t. 90 rigidoue, *corr. b* | *sic* 91 herentia 92 dimittant | grauatum *i. r. b* 93 sustentant **200** lu(s *b ex* i)isse 2 a. u. (pro te *b i. r.*) tecum(q; *er.*) vitam(q; *b*) l. 3 quod *sic* 10 hom≡(humi *b*) 15 et e≡e 16 dicta (ducta est *b*) 20 amathita 21 proped(e *er.*)ides | an(*ex* ab)nuit 22 gemino(s *er.*) 25 in lugubri[s] sceleris 27 lact(e *ex* a)ntes 29 ophiusta 31 quid, *corr.* 33 *sic* 43 a.] uersas *i. r. n* | crimina gentis 48 qu(a *b i. r.*) 52 *a*urit 62 l. que et p. 64 g. longoque 67 sidonia, *corr. b* 71 blandis 77 ipsa *ex* -e 84 subsedit 85 tractaque (a *add. n*) p. 87 et medio g. f. q. uidetur 91 *sic* 95 coniugium, *corr. b* 97 quo(?) 98 hac **301** at 2 ne c. 5 isauriis 8 suda[ta] 9 panchaica 10 non *add. m.*3 11 ipsa-sibi, *corr. b* 16 *sic* 23 sed-pietas *add. inter versus n* 25 delicto 27 iniit 33 *sic* (et-crescit *b*) 37 est *b* 38 cinere *bis* 39 tam(?) 43 spectam[e] 45 ultra spectare (haū *add. n*) 46 et quod 48 gnati | que *add. n* 49 *in mg. b* | metuis sacro 54 *sic* 55 E*m*oris et *o* 59 primoq; patris in 63 q. q.] q; quid optet *i. r. b* 77 aut] et 83 fert//// 84 parantē//// 86 scidit 87 uaçauit[et] (et *b*) 90 tarde *eras.:* timet *b* 93 roganti 96 mea non est 97 quę 99 placabimus iram (= *L*), *recte?* **401** et *om.* | est(a *er.*) 3 nu(m *ex* nc) 6 tollet (-it *n*) 8 sed ęt i(n hoc *i. r. b*) mea 23 gelidos *ex* -us 29 *sic* 30 numini(e *b*) 34 *sic* 43 sentit, 44 meren*t* 47 tem. pl. 50 primos *ex* -us 60 prop(i *i. r. b*)or | aus*i*≡ 67 dixit *i. r. b* 68. 82. 92 *in mg. b* (68 *sic*) 69 aced///// (hacedit[e] *b*) 78 reliquit 486. 501 *inter versus add. b* 93 s. init s. 95 constrinxerat **500** guttae *i. r. b* 1 et *sic* | corpore mirra 2 *sic* 9 hum(et *b ex* -i) 10 dolentis[e] 12 fisso *ex* -a 16 nudo(*ex* a)rum | amo*rum* 18 illi 28 specie≡ | que *add. b* 31 ue] *er.* q; *i. r.* | amat≡unta 36 inde uenus (t usque genu≡ *n*) 43 posset 48 qu*i ex* que 50 in] et 57 et gr.] et *om.* 58 reclinans 59 labris (uerbis *n*) 69. 80 *sic* 84 inuidiam 89 decor≡s (*corr. n*) 90 ille 91 oblata, *corr. n* 96 simili(em *b*)dat (et *b*) i. umbrā **600** ceneia 11 hunc (iuuenem *i. r. n*) male dixit ini. 23 sui | iam *i. r. n* | peremptas (-is *b*) 24 uiderat 28 ferenda 30 a≡t 31. 32 a*h* 33 q̄m, *corr.* 37 quid facit ignoran(s *i. r.*) | amores 40. 717 cithereia 44 dama≡senum 48 coma[s] 53 libet[a] ar. 60 (ga *i. r. n*)udiat[e] | choęneia 70 reliquit 71 remota, *corr. n* 75 iuueni-

liter 81 ne cui *ex* nec ut 85 ipsam 91 l(i *b ex* u)minis 93 m.] uota 96 (et *b*) territa(q; *er.*) 97 stigias | mergere in undas 98 v. l. 99 uolant, *corr. b* **707** que | praebent 10 sue*m ex* sui 22 d*is*siluit 24 at] et 26 me(i *i. r. b*) | rediuiuaq; 9 m̃tas 30 eros 33 fuluo 36 que *i. r.* 39 om̃a.

XI.

2 thr^{i}ecius 8 uocali-ore, *corr.* 14 erinis 16 inflato *ex* infracto 17 bacchei *sic* 20 numc 22 *sic* 26 Ut 28 f(*ex* r)actos 29 d(i*i. r.*)reptos 36 l. lig. *i. r. b* 37 *post* 35 insertus *b* 39 que *add. b* | atq.] et in 45 s. tua c. 46 p. t.] dimissis | arbos (= *L*) *recte?* 47 comas 48 obstrusa (obscura *b*) 50 ebre 55 mathimnaei 56 expositum *m. pr.* 57 obstitit et sparso stillanti^{es}. *Post* 57 lambit et ymniferos iniat diuellere uultus *m. pr.* 66 tutus 69 m(atres *i. r. b*) 72 acumine 76 quecũq; *i. r. b* 79 sunt, *corr.* | unguis 82 *add. inter versus b* 83 longos quoque br. 84 fallere 86 *ante* 85 p^{i}eneta 93 eumulpo 95 aduentu≡ **113** d^{m}eptum 20 *in mg. b* 21 ille *ex* -a | cerialia 24 p////ebant (nit *i. r.*) 33 sp*atio*so 35 factiq; fide≡ 36 manea(s *b ex* t) 38 nitens] ripę *i. r. b* 41 simul *in mg. b* 42 ui^{s}x 47 a≡ni (antris *b*) 49 stolidę 50 perspi^{i}ciens 56 indice 63 delinit | resolvit 64 est *add. n* 65 *in mg. b* 67 *sic* 81 *thi*aris 82 longos(q; *er.*) 94 (t *i. r. b*) molo 96 laoṭumedonti^{e}s 98 panopeo **200** laumedonta 3 phrigie 4 edificat | pacti≡ 8 ad curuę 9 compleuit 17 hisione 18 neq; enĩ m. | superb(it *i. r. b*) 19 nepotẽ 20 ////uni 22 annis (armis *b*) 25 *haud* 31 indictum, *corr. b* 33 ≡a*quis* (*r ũ*) | operta (-ụm *b*) 34 *ed*(*i. r.*)ita 36 *int. vers. b* amb. est 38 uicta *sic* 48 odorat, *corr. m. pr.* 49 carphathius 51 tu≡ | gelido: g l *i. r.* | quiescit 54 ą 59 ponto *in mg. n:* saxo *m. pr.* 62 tendit 65 ingentem | achille≡ 269. 282. 351 thracin. 276. 298. 312. 314. 316. 333 *add. int. vers. n* 268 tecta (*mg.* prima) 79 qui^{s} 85 monimenta 87 vocato *i. r. n* 90 peleus≡ com. 93 i. t.] tantũ 94 *sic* 97 *sic* **302** n(u *ex* o)bilis 5 c(a *ex* o)lorem 14 assueuit 17 philamon 18 pl(a *i. r. b*)cuisse 19 *sic* 20 gloria *ante* an 28 q. miser (o pie tas *i. r. b*) ego t. patriumq; d. 32 imp. illi *i. r. n* 35 scrabonum 44 et *b ex* ut | nulli(s *er.*) satis aequus 48 ius auctor *i. r. n* 51 trepid(at *n ex* i) | heros *n* oris *m. pr.?* 58 nan*t*≡alii 59 mari(s *er.*) 61 templi^{n} *b* ponti *m. pr.* 62 sicca*t* 63 iucta≡ 65 grauis strepitus l. 66 (sil *i. r.*)uis | palu(stri *b ex* di)bus 67 crasso *i. r. n ex* sparso 68 fulmineus 77 et (ad *b*) 80 orbe, *corr. b* 81 su(i *i. r. b*) 83 ≡etheus 87 mittat ut aux. 89 i.] inquit 90 nr̃i, *corr.* 93 arce locus (focus *n*) s. **400** eacidis 1 in agris(?): *ab* acri *b* 4 pariterq; 8 illuc 10 fratris 12 cons^{a}ulit 13 cl^{i}arum 14 flag^{e}iis 22 uertit ubi est *b* (E///// *eras.*) 23 *add. m.* 3 *in mg.* 35 fr. est 36 feri^{s} 37. 38 *ut* 276 48 sol^{n}acia 52 remittant 56 armariq; 57 qu*a* | uis*a* 58 abortas 61 at 64 re(curva *i. r. b*) 73 alciones 76 q; *add. m.* 3 77 diducit 78 em*in*us 82 dimittite 83 antennis (*sic plerumque*) 84 hec 92 qui^{s} 93 uelitue 94 ma*li*(s *er.*) | tant^{a}o 96 undarum 99 uertit **507** latus *i. r. b* rat(is?) *m. pr.* 9 balista 12 co(*ex* ad)miserat | cohortis 16-19 *in mg. m. pr.* 22 minantia 27 assiliit 29 cels*i m. pr.* noveni *m.* 3 534. 632. 705. 791 *ut* 276. haut segnius 536 *in mg.* 38 ueniunt 43 quodcumque 51 *in mg.* 55 uerterit 58 aere 62 sed *i. r. b* | 'ore ẽ' *b* ora *m. pr.* 71 nocte *i. r. b* 83 pro functo 90 arcato 92 ci≡ merios (chy *b*) **608** nec (uers *i. r. b*)o stridorem | reddit (-at *b*) 9 tota (est *n*) 10 at] et *ex* in | hebeno 16. 19 q; *add. n* 26 aequant 27 herculea(m *i. r.*) thracen(q; *i. r. b*) 30 soporis 31 sentit 34 q; *add. n* 35 morthea | ill*o* | iussos *b ex* quisquam 37 queq; *i. r. b* 40 yc^{e}ec^{o}on | phobetera 42 panthasus 45 sol^{n}et 52 p^{e}innis 56 gr.] uiri 59 nece *i. r. n* 61 ded- *ex* tulerunt 69 a⌉e 73 man^{s}u 74 et lacrimas 87 ac disc. |

tenenti 88 manifesto(-ta *b*) 95 fug-(iens *i. r. b*) 97 d. tecum f. 98 debite//// (uite) *i. r. m*.3 **700** perii *i. r. b* | sine me te | isto 5 saltim (-em *n*) 9 *sic* 13 di(c *ex* x)it 14 not≡ta (*notata oculis*) locis 17 pa. a.] maris appulit *i. r. b* 19 qu f. 20 tamq; *corr. n* 23 i. i.] sua iamque 26 uestes 29 undas 36 et *add. m*.2 38 rigida 40 tolle(ret et *b i. r.*) uisus 43 solutum est 47 tum via tuta m. v. *i. r. b* 49 cir(cum *b*) 55 Ilus] huius 57 laumedonve 59 *sens. ex* cessisset 61 *ante* 760. corpore q. | enixa 63 alyxyrhoe gracili conata 64 aulea 69 ep*h*erien p. crebrenida 72 longeque 74 anget 79 neq; 80 duo *i. r. b* 83 et a 84 *sic i. r. b* | thetis 89 superis (*corr. n*) adsum(pserat *b i. r.*) 91 aesacon 92 que *add. n* 95 tenet] manet.

XII.

4 tristi(s *er.*) 7 que *n* 9 et boetia t. 12 et (ut *n*) 17 auid(a *ex* -us)q; recondidit (alvo *i. r. b*) 18 obst(u *ex* i)-puere 21 annos 23 seruat 26 urbis 27 nec(q; *b*) 30 re≡ (res *b*) 31 iphigina *m*.1 33 sacri(s *er.*) 43 locum | *i. mg.* fecit 46 exe≡re 50 undis 57 alii≡ 61 recens 68 pro te sile 69 fortes | neq; 70 friges *i. r. b* | posset *ex* -it 71 signata 73 currus stabat achillis 78 exortatu(r *ex* s) 85 *add. inter versus n* 87 miraris vulnus 91 ob *ex* ab | huius] omne, *recte?* 92 indistrictus 94 temperet (-at *n*) 98 excipit 103 terribili(s *er.*) | irr. c. *i. r. b* 4 pheniceas 8 ualuit *sic* | primum 9 suemq; *i. r. n* 10 Solus echineas 16 menetem 18 pectore 20 hoc qua 21 idem 22 fatur *sic* 24 repulsa 27 *sic* 28 fremibundus 29 disilit 31 at] et 32 cl.] gladio *i. r. b* | reducto(du *eras.* reverso *n*): *num recte?* [reiecto *L*] 34 cedente 38 *sic* 39 adfixit *ex* adflexit 42 concludunt, *corr.* 48 dum *ex* num 54 suam 58 multifidi 60 pugnas | suas 65 uisum *est* 66 iuuenis 67 ferebat 69 tum 72. 73 perębubum 75 (moue *i. r. b*)ntur 76 rogant 82 (long *i. r.*)a senectus 84 nec | ulla 85 domus 86 ac *ex* at 89 eleteia 91 achilles 92 m. que fuit spes invidiosa p. 95 illos, *corr. b* **202** p. *iam* p. nichil 7 fieret 9 penelea 15 hymeon 16 matrumq; nurumq; 20 tam-quam 25 ut *ex* aut 28 qui (quod *n*) 30 *sq. add. int. vers. n* | heros *sic* 36 uastum quem (. . . g . . s *eras.*) 39 -dam r. harenam 44 nunc *n ex* num 47 iam pedibus 50 celadantis 51 cognoscendo | relinquid 55 p.] bidaten 56 mixt(i *er.*)os spumantē≡ 62 br. orion orionis 64 reluctantis, *recte?* 65 *t*eli 66 *sq.*, 298, 332 *inter versus b*(*n?*) 68 in *om.* | uoltu(*t ramo n*) 72 primu////(ici *i. r. b*)um 73 perstringit 74 correcti 77 forcipe | lacub; 84 comenten 85 retheus (*sic saepius*) 88 gravi(s *er.*) 90 drimanta 96 saevidria 99 sude figis ob *i. r.* (*b?*) *n?* **302** licidas 6 tholus | menelaus | a≡bas 7 discusserat 8 astilos 10 aruos 12 aduersum tu≡ 13 cornee 19 obscenę *i. r. b*, *corr. n* 21 inser≡it | amento *post* dixit 22 locutus *b ex* moratus 27 (eue *i. r. b*)llere 29 *pul*sat 30 iam missa *petrei* (*b*) 32 *sic* (*cf.* 266) 33 chromī(s *er.*) 34 dectis | minorem *et* dederunt *mutata* 37 ancipiti(s *er.*) 41 uictor | e] in *i. r. b* 43 cubiti *ex* o 45 *sic* 50 lichepen 51 ammissa 52 rip*h*ea 53 *sic* 56 *d*umo 61 grantoris 62 ascidit iaculo 67 ad *b ex* at | grantor 68 demolenta, *corr. n* 69 c.] magnis cum (mentis *n*) 70 perrumpit 76 que] et 78 phlagraeon≡ et thilen 79 lephinoum | clamin 82 dura 86 passuram, *corr. n* 95 aur≡q; *corr. b* 99 qua (parte *in lacuna b*) v. e. neq; | illo *est* **401** erat 5. 23 (h)illonome 6 semiferas, *corr.* 9 lenis 11 Ilicet (*mp*) | candentia 20 qua | collo≡ 22 refrixit 26 auras, *corr. b* 27 arguit ire meas 30 con≡ex≡is 31 p*heo*comas 32 cortice *i. r. b* 33 Pho≡lo loniden 36 nonius | telaba *basq;* 44 pyreti 45 amphica | echeli 46 auerso (*d*) cornu≡ 47-49 *add. i. mg. n* | peletroIm 48 et *er.* 49 nessei(s *er.*) | conuecta 51 amphiceden 52 accubuit 55 pyram 57 emathiis 60 ui≡s 61. 74 sarisa 62 que *add. b* 65 *f*emina 67 commo(n *er.*)uit 69

qd s. n. 70 I*am* 72 extinctum 74 pillei 76 feri*at* 77 duri≡ 82 in] ut *i. r. b* 83 collo 86 temptamus, *corr.* 1 87 caecam 88 manu*m* 89 rapidi 90 *alterum* que *om.* 92 alatheius 94 mon(y *i. r. n*)chus 95 ui*x* 97 qu*id* f. **505** insanis | defect (a *i. r.*)m, *corr.* | au*str*i 8 pelion *sic* 9 tumulo 10 *sic* 13 super aera 16 mo(n *er.*)tibus 19 amphicides 21 tunc *ex* -m | nunc *b ex* tum | supremum *i. r. m. pr. esse testatur Miola* 26 avis nunc 32 (s *er.*)triptolemus 33 *tacito* 36 ipse *i. r. b* 38 annis *i. r. b* | restringere 40 di] q̄q *i. r.* 42 deiphebum | pollidamanta 45 *sic* 49 *add. inter versus n* 59 hunc≡imum 61 lateri(s *er.*) 68 Nč | tui(s *er.*) 69 (crod *i. r. b*)ię rector | *gent*is (classis *n*) 74 toro 76 ph. *sic;* cigneida *b* 80 cinthia 83 iamiam *m. pr.*] iacas≡ *b* 84 turos 90 senti*at* 91 necopin(*ex* m)um 92 patrui 96 tela par*im* **601** dimittit 3 achilles 6 thermodoontiaca 9 cremabat 11 paru*am* 13 respondit, *corr. b* | hęc 14 par(s *er.*) tibi pelide(s *er.*) 15 posses 17 titides | oyleus 20 lerteeq; fuit *i. r. n* | tanti////, *corr. b* 21 'onus i. r.' *et* 22 'mediis cons*istere* c.' *commutata.*

XIII.

8 aç 12 quantum acie 18 si≡ 19 (cer *i. r. b*)taminis 20 quod 24 pagaseia 28 a 29 causa(m *er.*) 33 furto 34 inseris 35 illi*s* 36 detractavit 38 Et 39 ////ad a. 40 ñc | qui≡ | illa (ulla *b*) 43 *aut* cr. 45 poeãtia 48 lertia/////dampna pr. 49 *in mg. m. pr.* '*dent*' 54 dedita 55 comitatur 56 vellet 57. 82 *add. inter versus n* 58 que≡m 64 nestor(e *b ex* a) 65 ulixen 67 n. h.] hec *nec* 74 metuentem 76 hic (*sic*) 77 ad *b ex* in 78 hostes *ex* -em 87 unu(s *i. r. b*) 88 nouistis 92 tunc *n ex* nunc 95 uerba | queritis, *corr.* 96 q. m. m. *i. r. b* 98 *all.* itachus 99 capta **100** *in* (*b*) luce nichil ///// est d. r. (*corr. n*) 2 sit *n* 24 d. sic la. 30 potiremur achilles 32 te*r*sit 33 succedit 35 ut 38 *add. in mg. m. pr.* 40 nos (non *b*) 41 retulit 44 namq; michi | acrisius 45 quisquam *om.* 54 *heres* 55 e. p.] pyrrus quoq; 56 ph.] etiam, *er.* | Sc.] siriu≡, *er.* 57 istic 58 non *ex* num *m. pr.* | nec si petat *b i. r.* | i.] arma 63 *sic* 67 cui (*recte?*) 73 me] michi 74 m(e *ex* i) | chrisen ph*i*tiamq; et ap. 75 cyrum | mea et c. 77 poss(e *b ex* i)t 89 nunc *ex* hanc | faxoq; *corr. b* 91 Nunc 92 pensa (-et *n*) 95 -nunc *ex* -num 99 *sq. sic* **201** moneo 3 nephanda(s *b*) 11 *add. inter versus m.* 2 20 cur no*n* *remor*atur ituros 21 cur-it.] det-seq. *i. r. b* 26 dimittite 31 num≡iscere 32 a. (ut erat *b i. r.*) ausus r. 33 proteruus 35 reposco 43 sic | q; *n* 44 e. q.] etiam nunc (eadem *n* que *b*) 47 quid 51 uobis 55 pilii 57 ce≡ra≡non | aletora char honiumq; 58 alium | pritam̃ 59 pheridamante | thoanta 61 nr̃ę (-a *n*) 64 d*i*duxit 71 sed 72 aut al. 73 *sub* 74 assiriis, *corr. b* 276-342 *hic om., sed post v.* 138 *in textu* (*b?*) 76 meiq; ducisq; 93 plyadas 94 diuersasque urbes 99 uocas **302** illi | nobis 12 pretioq; 13 peantiden 17 lenire 19 et *ex* in | facit 22 morbis, *om.* que 32 utq; tui m (i *supra*) sic fiat t. c. n. (t. t. agg. mecumq; redt.cere nitar *i. mg. m.* 2) 37 comparat, *recte?* 38 illo 44 raptamue 55 hoc p. alter m. a. 59 manu(s *er.*) | tibi *sic* | secund(e *ex* i) 71 cur(is *i. r. b*) 72 libor *corr. b* 73 *f*aciendo 78 *pute*(*ex* -a)tis 81 possit (-et *b*) 83 h. aiax q. 84 sustulit 85 *sic* 86 poscét 91 ferro///// 98 hy≡sipiles | *post* 398: transierat. tandem uoto portuq; potitus *inter versus b* **402** impositaq; fero est 5 urbes *b ex* auras *eraso* 6 pontus q. cl. elles 9 tractisq; | antistia 14 astianas 15 *t*uentem 22 excube 23 presantem, *corr. b* 31 pater *ex* caput 35 sui *i. r. b* 41 late *ex* iacte 43 iniusto petit 55 Utq; 57 aut tu 59 uellem 62 m(i *ex* o)-nuit 63 ver.-est *i. r. b* | cremanda 65 ite *sic* | tactu(s *er.*)q; 66 uirgineo(s *er.*) | manu*s* 70 ineptum 71 ius *i. r. n* | sepulchri///// 78 uiolare, *corr.* 81 quid-cruoris 82 o *b* 86 ediderat 89 alterum lacrimas *supr. vers. n* | uŏlnere 92 et *b* 93 ultima matris 94 meum tua v. pectus 95 *sic* **504** eacide≡ | fui≡ 8 ≡natis 9 tumul(is *b i. r.*) | deorum 10 penelopes *sic* 17 qd *ex* qu≡ | quo] ≡uti 22 donabere

24 est hęc 34 dixit et inf. 38 uocem 39 deuocat, *corr.* 2 41 i. tollit toruos ad sydera u. 43 ira(m *er.*) 45 in *n* 46 lact(e *ex* a)nte 47 na≡cta 48. 55 hęcube 61 expilat | nocentem 62 manus (oculos *i. r. b*) fedataq; sonti [sanguine *supr. lin. n*] 63 est loca *i. r. b* 66 missu(m *add. b*) | s.] iactum 67 in (ad *b*) 71 *i. mg. b* 73 Et homines (sic omnes *b*) 74 negauerat 89 sacrific(o *ex* i)s 91 conubia **600** uolumin-(a *b ex* e) 3 *inter versus m.*2 4 dens-(a *i. r. n*)tur | colorem 5 animum 6 prima v. 7 pinnis 10 plangor | *suc*ce*d*unt 13 *lass*ant *ex* iactant 18 ali *i. r.* 2 | -r[e]a uoce r. 19 est *om.* 22 Nec 23 a. p. *i. r. b* 27 antrando 32 *sic* 37 positis 38 ce[e]ralia 39 tum 45 quem *b ex* -am 46 enim *est* m. 48 parte | et *n* | tenenem *ex* -ni 52 bacam 59 euo[b]≡a 62 *sic* 63 dedit, *corr. b* 65 quem *sic* 67 etiã nunc *i. r. n* 77 antiqua cognataq; męnia i. 78 litor*e ex* -a 80 cratera Ae. quem (*recte?*) | miserat *m. pr. ex* transt | illi *b ex* -e 81 iouiis, *corr. b* | Ism. — Therses *add. inter versus m.*2 82 hunc 83 Nileus 85 ferat | doceba[n]t 90 lãbunt (lãb *i. r.*) 91 n. ab o. 92 d. pectus 93 fortia *i. r. m.*2. | uulnera telo 95 celebri(s *er.*) 97 interea*t* | coron(os *ex* -a) 99 auro *i. r.* **702** custodes, *em. b* 3 *add. inter versus m.*3 | dantq; p. g. a. clarumq; c. 5 certam (ten. *i. r. b*) 6 iobes, *em. b* | receptus, *em. b* 7 portibus 12 rite, *corr.* | *post* 713 *v.* 703, *erasus.* 14 attiaco 17 impia *sic* | incend*i*a 19 eu////os, *corr. b* | q; uati bith. *i. r. b* 23 trib; *m.*3 | ex *b* | aequore pennis 24 pachinus 25 impositum | ad *b* 28 zamclea≡ 32 ora ferens *ex* ore carens 33 uana 37 Quam 38 re(pet *ex* fer)ens 47 sũ tibi *b ex* sic sum 48 *g*ratheide 49 sumethide 52 actus 53 signa*b*at | *sic* 54 null(o *ex* a) 56 *sic m.*1 59 nullo est 61 sensit | v.] utriq; (uostriq; *b*) 65 licet 66 aquam 69 *sq.* telephus | siculum | in equor *i. r.* 2 70 *inter versus n* (*b?*) | eridines 74 uerba 75 gradus, *em. n* 77 pontum *ex* longum 79 hunc | refertur, *em. b* 82 anten≡nis 87 *sic* 88 f≡*olio* 90 ≡*edo* 93 palma] pomis *m. pr.* **802** tribolis 803. 827. 848 *int. vers. m.*2 4 tibi] '*si*≡' *i. r.* 13 as 19 arbor(?) 22 possem 23 pauperies n., *corr. b* 25 circu*m*eant 32 par*q;* c. domitusq; 39 liquido[a]q; in margine 41 aspicies quantum, *corr. n* 42 quem uos 43 com[a] 45 que (quod *n*). *Post* 46: turpe pecus mutilum nemus est absq; arbore turpe. (*alia add. in mg. m.*3) 50 sed *b ex* nam 51 magno≡ 56 quiue 57 ueneror 60 *sic* 64 diuisa 65 sic] si 66 acrior 67 translatam *ex* -um 76 ętnę 79 *sic* 83 ex i.] e saxo *i. r. b* 85 *a*uitas 86 more | man.-rubor *inter versus b* 89 tacta 91 saxi(s *er.*) 94 ore (est *b*) 95 q fit quo(q; *i. r. n*) erat **901** seducto[s]////// n[c]ata 3 fretum scind*ens* 4 *m.* An. *v.* 10 longa sub arboribus | ad *b ex* in 11 loco *b i. r.* 13 te*g*entem 17 equore 20 deditus | '*iam* tum' 22 moderebar 27 semine (t sedula *m.*3) 36 terrę [a] in [ut] ęquore niti (*ex* mitti) 37 m(o *ex* i)ror m. 44 tum 53 *post* 954. lapsu*s* | amnis 55 *om.* (*add. post* 958 *n*) 56 haec] et | sentit 57 red*dunt* | totum, *corr.* 59 tunc 60 ue*rro* 65 reli[n]quit.

XIV.

1 etnã 3 b(o *ex* u)bus 5 *ante* 4. reg*ii* 6 nau*i*fragum 10 uanarum 13 is amore *i. r. b* 14 *inter versus m.*2 15 qua in m. | cognitior 17 mesania 20 aliquod reg[n]um | c*a*rmine 21 *ante* 20. '*hoc* pugnatior' 24 E(hoc m[i] *i. r. n*)nil 25 altius 32 nec *ex* neu | adsit 34 gramine | carmine poss(i *ex* u)m 40 quatinus 44 ≡amina (carm. *n*) 56 *pressos* 59 descendit in aluo, *corr.* 66 rabies 74 q̃[m] 77 Esonium (aus-*n*) 83 sedes ericis | acestem 86 calenti(s *er.*) 87 acheloidum 89 iranimen, *corr.* proci≡then 92 cecoprum 93 de *i. r. n* | ān. vĩr. 95 remissas 97 vel. *b* | flauentia **100** posce 3 undis 5 et ut manes *ad*eat 9 ferrum est 14 in silua 15 deuellere 20 la(p *b ex* s)sos 21 dea cuman≡ f*a*llit 25 mun*us habere* tu*um* 27 eritis e *i. r. b* 28 *sic* 29 su-

spira≡tibus *haustis* 31 ne n. 34 prae *ex* per 35 címea qd 37 ostendi, *corr.* -ens 45 uides *i. r. b* 48 faciat | uerba 49 redig*a*ntur 50 cognosse 55 euboicis, *corr. b* | emersus ab undis, *corr.* 59 naritius macereus | ulix(is *i. r. b*) 60 medi(*is i. r. b*) sub r. 63 *sic* 66 sus et setis consertus, *corr.* 69 ha | si *b ex* ni | ithaci 73 possum | impius 75 non *ex* nunc 77 si *n* 81 a monte (a *add. n*) | reuolso (*corr.* -ũ) 82. 83 *add. inter versus m.*2 85 de] me, *corr. n* | fluctusue≡Ito≡u≡ue (*corr.* lapisue) 87 *ab* acerua | re(mouit *i. r.*) 88 gemebundus 92. 241 ulixen (-m *corr.*) 94 viv. — cuius *add. int. vers. m. pr.* 97 Aut n. 99 nunc | madenti (-es *b*) **202** *ante* 201. oculos mi *et* i. m. *in r. b* 3 pressurum 7 cum 8 c. a.] oblisisq; 11 mad. (mand *n*) 12 frustra 14 tremiscens 15 cupiensq; morar*i* 17 expers 19 gemitu (ł gestu *n*) 24 *add. n in mg.* 25 quos *ex* qui 31 ipse 32 r. et p. 33 lami *b ex* imas | ueter(e *ex* i)m | strig. i. in *in ras., sed m. pr.* 44 videnda ē *i. r. m.*3 50 set *i. r. b* 52 alphenora bini 54 a. uenimusq; in limina (e *superscr.*) 55 *sic* 60 murice (ł marmore *n*) 62 *sic* 72 omia≡ uoce 80 queri 86 c. in an*tra suis*. solũ 88 maneret 89 nec *ex* ni 90 moli 97 Hinc fidei, *corr.*2 **302** h//// (ac *superscr.*) 5 illũ 8 uitaq; 14 ostendeus -ile | picum *i. r. b* 15 que *om.* 22 colorem 24 tot a. 25 graia *quaī e*dere pugna 29 albo 30 narue | farfarus *i. r. b* undę *ex* umbrę 31 *sic* 33 nympham 34 ionio 37 facies set 45 p*he*niceam 50 *sic* 53 possit 55 ait] tam̃ *i. r. b* 57 me nec mea 69 cantando desertur, *corr.* 71 et] ut | regis 82 reptatis 84 amans femina 85 *sic* 86 occasum 89 miratus 90 latis 91 di- *ex* duro 96 antiquo | restant **400** resolvi *i. r. m.*1 6 dictu(m *er.*) 11 uidentur 12 pauent*um* 16 traphęsia 21 haec] et 22 latos 27 fessa ēt (ī gelida *b*) longa p. 28 ipso*s*-dolore*s* 31 extremum ten*eras* 34 c(oloni *i. r. b*) 35 n*arr*ata per a*nnum* 36 multaq; 41 u[r]na 42 marmoreo 43 gaietam magnę 45 gge *i. r. n* 47 u.] imber 48 fulua *b ex* flaua 57 at uenelus frustra p. 58 iapie 61 que *om.* | petiit 63 sui(s *er.*) | nec (aut *n*) 64 ullos 65 remouentur | amari 67 ilion | fl. *b* 72 capherea (e *ex* a) | cladis *b* 73 referen(*ex* m)s 80 sunt 81 caphereus 82 fuisse 84 terroris | agamon *ex* at acmon 488. 86. 87. 92. 89-91. 86 nr̃a 88 faciet///// 891. in uu≡to | aut *ex* autem | rerum est 94 iratam | pleronius 95 ueterem *i. r. b* 99 n.] q̄q̄; ///// **500** m. sed. br. 1 sinua(n *b*)tur 2 pedis 4 rhenore 8 dubiarum 9 s*ed* habebis pr. 10 *d*auni 13 plucetyos 15. 14. — mana(*ntia i. r. b*) | semica(per *i. r.*3) 19 mens *b ex* nunc 23 ob≡ticuit 24 est *add.*3. 25 bacis 26 illas 28 rutili | ullis 29 inf*austa* 31 tecta 33 mulcifer | *m*alum 34 igne car. 35 idae de v. 36 pulsi(s *er.*) 37 complebi (u *superscr.*) 40 cremauit (-*b*it) 47 stupea, *corr. n* | puppis 49 corpore 52 *sic* prius (ł sinus *n*) 53 spinę *b* mutantur 57 naiades 59 saeuo *sic* 61 supposu*ere* m. n≡si (i *superscr.*) quą gestabat a. 63 naritie 64 *sic* 65 *inter versus m.*2 67 ulum de *b* 70 te *b* 73 turno *m.*2 *ex* ui/////o 74 hosp. uicta, *corr.* | qu(a *ex* e)m | barbarus ensis 75 patuerunt 76 e] *in* 82 cohercuit 88 te] se 94 est*is* | numine dignu[s] 99 municius **600** *sic* 4 respersit 8 indigena, *corr.* 10 successit 12 s. ecce latino 13 aepitus | cape(t *ex* n)us 15 cępit | d*i*mersus 16. 17 re(*ex* ro)mulus 22 palatinu[s] summę loca g. 24 amadrias (de *superscr.*) 27 et *n* 29 passim *i. r. b* 30 lignum 32 recur*u*as 35 pom(e *ex* a)ria 37 salta≡tibus 39 silunus (a *superscr.*) 41 pot(i *b ex* e)rentur 42 uertunus (n *superscr.*) 46 desertum | uersare 47 ut: u *i. r. n* 48 iurasses 57 per*i*tior 60 suscipiens 61 *sic m. pr.* 65 est *om.* | ulmo *b ex* illo 66 n.] uincta *i. r. b* | ////acclina 70 (lapit *i. r. b*)eia 71 *t*imidi *a*ut audacis 74 tenet (n *superscr.*) 75 tu *b* 78 *d*elige 79 habes | tibi 81 sola] magna 82 quam *sic* 85 fingentur 92 *sic* 93 ult. *ex* uict. 94 idaliam 95 quo(d *er.*) 99 anaxarethen **700** oss. *b ex* ign. 3 am. est 5-7 *add. in mg. b* 5 b. c.] alicui suadendo 6 perpensum 10 tristiq; ferae 11 austris 18 -the 20 lauro 22 cogeris eritq; *b* 24 *m* (t *superscr.*) curam (excessisse *i. r. b*)

25 c. est 31 ut *om.* 33 ad postes *ex* appositis | laudatos 35 summi[s] 39 *sic* 40 adoperta, *corr. n* 44 miserarum 50 -thes 52 scandit 53 yphim 54 diriguere 58 corpore s. est 60 sala(mis *i. r.*) 61 oma, *corr.* 62 nymphę 63 sic | nec 65 *inter versus n* formas deus aptus in oms 66 de*mp*sit 68 positas 69 relu*x*it 71 nympha *est* et 72 amulii 73 nepotis 74 *sic* 76 que *i. r. m.*3 77 dign[a] | eruit 79 f(remunt *i. r. b*) 81 re*clud*it 86 naiades 91 fecundo(s *er.*)|fonti≡ 92 *add. int. vers. m.*2 95 nec *ex* non 98 prae*str*ucta **801** est *m.*3 3 ferro *i. r. b* 4 excedere 9 nec] et 10 q.] sun*t* 13 *sic* pia 14 toll(e *ex* a)s 17 orbem 18 data 20 *sic* inpauidus 21 pronū *ex* -us 22 palatii 23 non r. 25 ceu *sic* 27 puluisnaribus(s *er.*) 28 et] est | est *om.* 30 hersilem, *corr. n* 32 latio o et 38 arcus: *N desinit.* [39-51 *add. b* 46 fatebor *i. r.* 47 flag[r]aṅs 48 hersilie crin*is* 50 p*ris*cum 51 [h]oram.]

[XV.

2 que] ue 9 hitalis 12 bubus 20 micilius dis illius 23 lap. eseris u. *et* 22 patr.-sedes *mutata* 27 pugnet | diu *om.* 28 inhibent 31 extulerant d. sidera noctis 33 et 34 pertimuit 37 patet 38 tendens 39 cuius celum 40 muneris 42 culpam 44 dim. 50 lac. tar. 51 sall. nerehtum 52 sinus nemesen et 54 arua 60 sed] si 62 remotus 69-70 *om.* (*m. rec. add.;* fluminis) 80 flore 89 coniesto 92 t. parit nich' inte tr. 93 rictus **100** mouerunt//// aere 4 fer.] deorum 9 tam-fuerunt 10 salva p. f. 12 potuisse 13 eruerit |-perit 17 f. q. 22 aequi 24 qa 25 annū 26 *sic* | perculsit 31 praesignis(=*Erf.*), *recte?* 36 corpore 37 et] in 38 *sic* 46 investigata *sic* 49 validis 51 que *prius om.* 52 reuoluere 55 piacula 56 *sic* 61 pactolides 64 ab acteis 70 formas s. easdem(?) 79 uoluuntur 82 eadem ueniens 86 c. ut emeritas 89 c.] neq; 98 contrahat 99 secedere, *recte?* **201** et 4 albus 5 virtus *post* est 11 temperiem 13 suis 17 primo | habitavimus 30 solidarum m. ferarum 33 r.] miratur 36 nigra 38 peragunt 46 tenuatur 47 habet 50 densum 51 hic 53 reparat *sic* 61 e. v. 63 factasq; 70 admisit 71 et antiquis tam multa 72 *sic* 73 tyrreno lacus (*ex* litus) 75 modo toto 76 erasmus 78 alio 79 amasenus 82 anagrus | *sic* 84 fixerat, *recte?* (fecerat *Tegerns.*) 85 de *om.* 87 paros 88 Et phernis sa 93 queris **304** direpta bicornis 5 capri 7 aut (*sic?*) 11 A.] theumatis 12 narratur 15 *sic* | aruis 18 e. a. 20 si] quis 21 gr. m. 22 *sic* 26 pro(*corr.* prae)cidas 28 in illis 29 licestius 32 phenon 38 symplegades 43 flamma 48 materiem(?) 55 ignes 61 adhibenda 62 fluuidoq; 64 I*n* quoq; dilectos 65 uisu 68 scrabonis 71 que *om.* 78 pa. sup. 81 quantū 86 cythareasq; 89 est *om.*2 93 non f. nec h. 96 ve] q; 98 Q simul 99 myrra **400** imposuit 3 est *om.* 14 uessica 16 corallium 17 undas 21 alias, ꝛ *illas* 28 est sp. | a.] magne 32 undas 36 fatidicas, *om.* que 39 set 43 continget annotius ꝛ *utilius* 50 hoc 53 *sic* 55 que *om.* 58 in pectora 61 esse *om.* 62 *sic* 63 consueuit | illa 64 qui corpora c. 66 h.] edit 68 ille 69 quam t. 72 man. sat. 73 r. *que et* pedicas 75 formidantes 83 docuisse 93 nec iam 97 q.] si 98 crudel. | *sic* **503** ind. q; | off. q; repulsa 2. 4 *sic* eiecit 10 fundi 12 mollesq; 22 que 23 et 26 que *om.* 27 s. fr. d. 28 exalare *ex* -ri 41 *sic* 42 posset 46 assentior 58 indigete 65 cippus (*ubique*) 67 fontem 69 ueniebat 70 cornua 71 isto *ex* illi 73 ex 87 a] o 91 placali 93 *sic* **602** mo. fat. 6 trementis 12 dimisere 17 dederunt 18 bubus 20 *ante* 19. auratis 24 alti] undis 25 accerserit 27 morbo 29 nihil *om.* 34 pharetre *m. pr. ex* -as 36 adito (*corr.* -tu) | patef. 37 quid 40 accersite 42 explorat 44 q. postquā curua 47 certant adicere 49 et m. 55 tenet 60 uisum c. 67 *sic* 71 suo *m.*2 74 ille m. 75 castus 77 et d.] en d. | *sic* 78 adest 80 uisum 82 m. et v. 85 tum 91 respicit 94 *sic* 96 nauis **700** sexte 1 templa 2 n. dā silleaq; 3 amphrisia 4 celenia 5 remethiumq; | naritiam 7 domus 8 Yecoriamq; 11 stabiāq; 14 linturnum 15 colubris 17

prius que *om.* 18 ansur 19 euertere 20 uentus 23 pacato 24 i. s. 29 ōs| s.] nurūq; ꝛ *patrū* 37 accliuia 42 lata 50 *ante* 49. insidiis 51 est *om.* 55 metridatis 60 ne 61 erat *b* 63 et *om.* 67 s.] quicquid 69 uulnerat 70 confundunt 72 luctari 76 en] in me 78 extinguere 89 uultus 90 sp. et sp. 91 S.] tristis 93 sonantia 800 Hii monitus 3 m.] suum 4 A.] interdum 8 putas 11 concussum 15 nūc 18 locetur 19 tuus | numinis 29 barbariem gentesq; 37 uidebit 38 P.] similes 43 *om.* 44 Tunc stetit 47 numen | ignoscere 48 e. q. simul simul euolat 49 lumine 54 preferri 55 magnus 56 uincit 67 est *om.* 70 q; *er.* |presentibus 71 ignes 73 Dum 76 ferat.]

Dabam Francofurti ad Moenum mense Martio anni MDCCCLXXXVI.

L. S.

Cum Metamorphoseon librum Neapolitanum anno 1884 excussissem, editionem stereotypam a. 1872 adornatam denuo recognoscere statui. Quod cum bibliopola honestissimus libenter concessisset, tamen quia artis stereotypae ratio erat habenda, mutationes quam angustissimis fieri posset finibus contineri oportebat. Itaque in praefatione paucissima mutavi eoque potissimum consilio ut de coniecturis quibusdam a me factis receptisve referrem; alteram autem praefationem addidi, qua cum alia tum codicis illius N et descriptionem edidi et conlationem plane exhibui. Hoc quoque moneo, quae his proximis annis a viris doctis prolata sunt, me nulla fere attulisse; quod quaeso ne quis mihi vitio vertat: nam non solum ipse in alium quendam studiorum campum longe delatus sum, sed editio propter bibliopolae rationes nunc demum illa quidem foras datur, mutatio autem stereotyporum iam paullo plus biennio post quam codicem contuleram confecta est. At vel sic libellum emendatiorem utilioremque iam prodire putaverim: quem qui legent velim boni consulant.

D. Kal. Ian. a. MDCCCLXXXIX.

A. Riese.

P. OVIDII NASONIS

METAMORPHOSES.

Ovidius Tristium I 7, 33—40.

Hos quoque sex versus, in prima fronte libelli
si praeponendos esse putabis, habe:

Orba parente suo quicumque volumina tangis,
his saltem vestra detur in urbe locus!
quoque magis faveas: haec non sunt edita ab ipso,
sed quasi de domini funere rapta sui.
quicquid in his igitur vitii rude carmen habebit,
emendaturus, si licuisset, eram.

METAMORPHOSEON

LIBER PRIMUS.

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
aspirate meis, primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen!
Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum *Creatio mundi.*
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere chaos: rudis indigestaque moles,
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.
nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan,
nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe,
nec circumfuso pendebat in aëre tellus
ponderibus librata suis, nec bracchia longo
margine terrarum porrexerat Amphitrite:
utque erat et tellus illic et pontus et aër,
sic erat instabilis tellus, innabilis unda,
lucis egens aër. nulli sua forma manebat,
obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno
frigida pugnabant calidis, umentia siccis,
mollia cum duris, sine pondere habentia pondus.
hanc deus et melior litem natura diremit.
nam caelo terras et terris abscidit undas
et liquidum spisso secrevit ab aëre caelum.
quae postquam evolvit caecoque exemit acervo,
dissociata locis concordi pace ligavit.
ignea convexi vis et sine pondere caeli
emicuit summaque locum sibi fecit in arce:
proximus est aër illi levitate locoque:
densior his tellus elementaque grandia traxit
et pressa est gravitate sua. circumfluus umor
ultima possedit solidumque coërcuit orbem.
sic ubi dispositam, quisquis fuit ille deorum,
congeriem secuit sectamque in membra redegit:

principio terram, ne non aequalis ab omni
parte foret, magni speciem glomeravit in orbis.
tum freta diffudit rapidisque tumescere ventis
iussit et ambitae circumdare litora terrae.
addidit et fontes et stagna immensa lacusque,
fluminaque obliquis cinxit declivia ripis,
quae, diversa locis, partim sorbentur ab ipsa,
in mare perveniunt partim, campoque recepta
liberioris aquae pro ripis litora pulsant.
iussit et extendi campos, subsidere valles,
fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes.
utque duae dextra caelum totidemque sinistra
parte secant zonae, quinta est ardentior illis:
sic onus inclusum numero distinxit eodem
cura dei, totidemque plagae tellure premuntur.
quarum quae media est, non est habitabilis aestu:
nix tegit alta duas; totidem inter utramque locavit
temperiemque dedit mixta cum frigore flamma.
imminet his aër. qui, quanto est pondere terrae
pondus aquae levius, tanto est onerosior igni.
illic et nebulas, illic consistere nubes
iussit et humanas motura tonitrua mentes
et cum fulminibus facientes frigora ventos.
his quoque non passim mundi fabricator habendum
aëra permisit; vix nunc obsistitur illis,
cum sua quisque regant diverso flamina tractu,
quin lanient mundum: tanta est discordia fratrum.
eurus ad auroram Nabataeaque regna recessit
Persidaque et radiis iuga subdita matutinis.
vesper et, occiduo quae litora sole tepescunt,
proxima sunt zephyro: Scythiam septemque triones
horrifer invasit boreas. contraria tellus
nubibus assiduis pluvioque madescit ab austro.
haec super imposuit liquidum et gravitate carentem
aethera nec quicquam terrenae faecis habentem.
vix ita limitibus dissaepserat omnia certis,
cum, quae pressa diu massa latuere sub illa,
sidera coeperunt toto effervescere caelo.
neu regio foret ulla suis animalibus orba,
astra tenent caeleste solum formaeque deorum,
cesserunt nitidis habitandae piscibus undae,
terra feras cepit, volucres agitabilis aër.
Sanctius his animal mentisque capacius altae *Creatio*
deerat adhuc, et quod dominari in cetera posset. *hominis.*

natus homo est: sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,
sive recens tellus seductaque nuper ab alto
aethere cognati retinebat semina caeli;
quam satus Iapeto, mixtam fluvialibus undis,
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.
pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit, caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus.
sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus
induit ignotas hominum conversa figuras.

Quattuor mundi aetates

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.
poena metusque aberant; nec verba minantia fixo
aere legebantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.
nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
montibus in liquidas pinus descenderat undas;
nullaque mortales praeter sua litora norant.
nondum praecipites cingebant oppida fossae;
non tuba directi, non aeris cornua flexi,
non galeae, non ensis erat; sine militis usu
mollia securae peragebant otia gentes.
ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus:
contentique cibis nullo cogente creatis
arbuteos fetus montanaque fraga legebant
cornaque et in duris haerentia mora rubetis,
et quae deciderant patula Iovis arbore glandes.
ver erat aeternum, placidique tepentibus auris
mulcebant zephyri natos sine semine flores.
mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
nec renovatus ager gravidis canebat aristis:
flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant,
flavaque de viridi stillabant ilice mella.

Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso,
sub Iove mundus erat, subiit argentea proles
auro deterior, fulvo pretiosior aere.
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris,
perque hiemes aestusque et inaequales autumnos
et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
tum primum siccis aër fervoribus ustus
canduit, et ventis glacies astricta pependit.
tum primum subiere domus: domus antra fuerunt

et densi frutices et vinctae cortice virgae.
semina tum primum longis Cerealia sulcis
obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci.
Tertia post illas successit aënea proles,
saevior ingeniis et ad horrida promptior arma,
non scelerata tamen. — de duro est ultima ferro.
protinus irrupit venae peioris in aevum
omne nefas. fugere pudor verumque fidesque:
in quorum subiere locum fraudesque dolique
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabat ventis (neque adhuc bene noverat illos)
navita, quaeque diu steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae.
communemque prius, ceu lumina solis et auras,
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae:
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
effodiuntur opes, irritamenta malorum.
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat; prodit Bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex rapto; non hospes ab hospite tutus,
non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est.
imminet exitio vir coniugis, illa mariti:
lurida terribiles miscent aconita novercae:
filius ante diem patrios inquirit in annos.
victa iacet pietas; et virgo caede madentes
ultima caelestum terras Astraea reliquit.

Gigantomachia.

Neve foret terris securior arduus aether,
affectasse ferunt regnum caeleste Gigantas
altaque congestos struxisse ad sidera montes.
tum pater omnipotens misso perfregit Olympum
fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae.
obruta mole sua cum corpora dira iacerent,
perfusam multo natorum sanguine Terram
immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem,
et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent,
in faciem vertisse hominum. sed et illa propago
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit: scires e sanguine natos.

Concilium deorum.

Quae pater ut summa vidit Saturnius arce,
ingemit et, facto nondum vulgata recenti
foeda Lycaoniae referens convivia mensae,

ingentes animo et dignas Iove concipit iras
conciliumque vocat. tenuit mora nulla vocatos.
est via sublimis, caelo manifesta sereno:
lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis
regalemque domum. dextra laevaque deorum
atria nobilium valvis celebrantur apertis;
plebs habitat diversa locis; a fronte potentes
caelicolae clarique suos posuere Penates.
hic locus est, quem, si verbis audacia detur,
haud timeam magni dixisse Palatia caeli.
ergo ubi marmoreo superi sedere recessu,
celsior ipse loco sceptroque innixus eburno
terrificam capitis concussit terque quaterque
caesariem, cum qua terram, mare, sidera movit.
talibus inde modis ora indignantia solvit:
'non ego pro mundi regno magis anxius illa
tempestate fui, qua centum quisque parabat
inicere anguipedum captivo bracchia caelo.
nam quamquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno
corpore et ex una pendebat origine bellum.
nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
perdendum est mortale genus. per flumina iuro
infera sub terra Stygio labentia luco:
cuncta prius temptata. sed immedicabile vulnus
ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.
sunt mihi semidei, sunt rustica numina Nymphae
Faunique Satyrique et monticolae Silvani:
quos quoniam caeli nondum dignamur honore,
quas dedimus, certe terras habitare sinamus.
an satis, o superi, tutos fore creditis illos,
cum mihi, qui fulmen, qui vos habeoque regoque,
struxerit insidias notus feritate Lycaon?'
confremuere omnes studiisque ardentibus ausum
talia deposcunt. sic, cum manus impia saevit
sanguine Caesareo Romanum extinguere nomen,
attonitum tanto subitae terrore ruinae
humanum genus est totusque perhorruit orbis.
nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum est,
quam fuit illa Iovi. qui postquam voce manuque
murmura compressit, tenuere silentia cuncti.
substitit ut clamor, pressus gravitate regentis,
Iuppiter hoc iterum sermone silentia rupit:
'ille quidem poenas — curam hanc dimittite — solvit.

quod tamen admissum, quae sit vindicta, docebo.
contigerat nostras infamia temporis aures:
quam cupiens falsam, summo delabor Olympo
et deus humana lustro sub imagine terras.
longa mora est, quantum noxae sit ubique repertum,
enumerare: minor fuit ipsa infamia vero.
Maenala transieram latebris horrenda ferarum (*Lycaon.*)
et cum Cyllene gelidi pineta Lycaei.
Arcadis hinc sedes et inhospita tecta tyranni
ingredior, traherent cum sera crepuscula noctem.
signa dedi, venisse deum, vulgusque precari
coeperat. irridet primo pia vota Lycaon,
mox ait "experiar, deus hic, discrimine aperto,
an sit mortalis. nec erit dubitabile verum."
nocte gravem somno necopina perdere morte
me parat: haec illi placet experientia veri!
nec contentus eo est: missi de gente Molossa
obsidis unius iugulum mucrone resolvit,
atque ita semineces partim ferventibus artus
mollit aquis, partim subiecto torruit igni.
quos simul imposuit mensis, ego vindice flamma
in domino dignos everti tecta Penates.
territus ipse fugit, nactusque silentia ruris
exululat frustraque loqui conatur. ab ipso
colligit os rabiem, solitaeque cupidine caedis
vertitur in pecudes et nunc quoque sanguine gaudet.
in villos abeunt vestes, in crura lacerti:
fit lupus et veteris servat vestigia formae.
canities eadem est, eadem violentia vultus,
idem oculi lucent, eadem feritatis imago est.
occidit una domus: sed non domus una perire
digna fuit — qua terra patet, fera regnat Erinys.
in facinus iurasse putes. dent ocius omnes,
quas meruere pati (sic stat sententia), poenas.'
Dicta Iovis pars voce probant stimulosque frementi (*Diluvium.*)
adiciunt, alii partes assensibus implent.
est tamen humani generis iactura dolori
omnibus, et, quae sit terrae mortalibus orbae
forma futura, rogant; quis sit laturus in aras
tura; ferisne paret populandas tradere terras.
talia quaerentes (sibi enim fore cetera curae)
rex superum trepidare vetat, subolemque priori
dissimilem populo promittit origine mira.
iamque erat in totas sparsurus fulmina terras:

sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether
conciperet flammas, longusque ardesceret axis.
esse quoque in fatis reminiscitur, adfore tempus,
quo mare, quo tellus correptaque regia caeli
ardeat et mundi moles operosa laboret.
tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum.
poena placet diversa, genus mortale sub undis
perdere et ex omni nimbos demittere caelo.
protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris,
et quaecumque fugant inductas flamina nubes,
emittitque Notum. madidis Notus evolat alis,
terribilem picea tectus caligine vultum:
barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis,
fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque.
utque manu late pendentia nubila pressit,
fit fragor; hinc densi funduntur ab aethere nimbi.
nuntia Iunonis varios induta colores
concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert.
sternuntur segetes et deplorata colonis
vota iacent, longique perit labor irritus anni.
nec caelo contenta suo est Iovis ira, sed illum
caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis.
convocat hic Amnes. qui postquam tecta tyranni
intravere sui, 'non est hortamine longo
nunc' ait 'utendum. vires effundite vestras
(sic opus est), aperite domos ac mole remota
fluminibus vestris totas inmittite habenas!'
iusserat. hi redeunt ac fontibus ora relaxant,
et defrenato volvuntur in aequora cursu.
ipse tridente suo terram percussit: at illa
intremuit motuque vias patefecit aquarum.
expatiata ruunt per apertos flumina campos,
cumque satis arbusta simul pecudesque virosque
tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris.
si qua domus mansit potuitque resistere tanto
indeiecta malo, culmen tamen altior huius
unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turres.
iamque mare et tellus nullum discrimen habebant:
omnia pontus erant: deerant quoque litora ponto.
occupat hic collem; cumba sedet alter adunca
et ducit remos illic, ubi nuper ararat.
ille supra segetes aut mersae culmina villae
navigat: hic summa piscem deprendit in ulmo.
figitur in viridi, si fors tulit, ancora prato,

aut subiecta terunt curvae vineta carinae.
et, modo qua graciles gramen carpsere capellae,
nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocae.
mirantur sub aqua lucos urbesque domosque
Nereïdes; silvasque tenent delphines et altis
incursant ramis agitataque robora pulsant.
nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones,
unda vehit tigres. nec vires fulminis apro,
crura nec ablato prosunt velocia cervo.
quaesitisque diu terris, ubi sistere posset,
in mare lassatis volucris vaga decidit alis.
obruerat tumulos immensa licentia ponti,
pulsabantque novi montana cacumina fluctus.
maxima pars unda rapitur: quibus unda pepercit,
illos longa domant inopi ieiunia victu.

Deucalion et Pyrrha.

Separat Aonios Oetaeis Phocis ab arvis,
terra ferax, dum terra fuit. sed tempore in illo
pars maris et latus subitarum campus aquarum.
mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,
nomine Parnasus, superantque cacumina nubes.
hic ubi Deucalion (nam cetera texerat aequor)
cum consorte tori parva rate vectus adhaesit,
Corycidas nymphas et numina montis adorant
fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat.
non illo melior quisquam nec amantior aequi
vir fuit, aut illa metuentior ulla deorum.
Iuppiter ut liquidis stagnare paludibus orbem
et superesse virum de tot modo milibus unum
et superesse videt de tot modo milibus unam,
innocuos ambos, cultores numinis ambos,
nubila disiecit, nimbisque aquilone remotis
et caelo terras ostendit et aethera terris.
nec maris ira manet; positoque tricuspide telo
mulcet aquas rector pelagi, supraque profundum
extantem atque umeros innato murice tectum
caeruleum Tritona vocat, conchaeque sonanti
inspirare iubet fluctusque et flumina signo
iam revocare dato. cava bucina sumitur illi
tortilis, in latum quae turbine crescit ab imo,
bucina, quae medio concepit ubi aëra ponto,
litora voce replet sub utroque iacentia Phoebo.
tunc quoque, ut ora dei madida rorantia barba
contigit et cecinit iussos inflata receptus,
omnibus audita est telluris et aequoris undis,

et quibus est undis audita, coercuit omnes.
iam mare litus habet; plenos capit alveus amnes;
flumina subsidunt, collesque exire videntur;
surgit humus; crescunt loca decrescentibus undis:
postque diem longam nudata cacumina silvae
ostendunt, limumque tenent in fronde relictum.
redditus orbis erat. quem postquam vidit inanem
et desolatas agere alta silentia terras,
Deucalion lacrimis ita Pyrrham adfatur obortis:
'o soror, o coniunx, o femina sola superstes,
quam commune mihi genus et patruelis origo,
deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt:
terrarum, quascumque vident occasus et ortus,
nos duo turba sumus: possedit cetera pontus.
haec quoque adhuc vitae non est fiducia nostrae
certa satis: terrent etiamnunc nubila mentem.
quis tibi, si sine me fatis erepta fuisses,
nunc animus, miseranda, foret? quo sola timorem
ferre modo posses? quo consolante doleres?
namque ego, crede mihi, si te quoque pontus haberet,
te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet.
o utinam possem populos reparare paternis
artibus atque animas formatae infundere terrae!
nunc genus in nobis restat mortale duobus —
sic visum superis — hominumque exempla manemus.'
dixerat, et flebant. placuit caeleste precari
numen et auxilium per sacras quaerere sortes.
nulla mora est: adeunt pariter Cephisidas undas,
ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes.
inde ubi libatos inroravere liquores
vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae
ad delubra deae, quorum fastigia turpi
pallebant musco, stabantque sine ignibus arae.
ut templi tetigere gradus, procumbit uterque
pronus humi gelidoque pavens dedit oscula saxo.
atque ita 'si precibus' dixerunt 'numina iustis
victa remollescunt, si flectitur ira deorum:
dic, Themi, qua generis damnum reparabile nostri
arte sit, et mersis fer opem, mitissima, rebus.'
mota dea est sortemque dedit: 'discedite templo
et velate caput cinctasque resolvite vestes
ossaque post tergum magnae iactate parentis.'
obstipuere diu; rumpitque silentia voce
Pyrrha prior iussisque deae parere recusat,

detque sibi veniam, pavido rogat ore, pavetque
laedere iactatis maternas ossibus umbras.
interea repetunt caecis obscura latebris
verba datae sortis secum inter seque volutant.
inde Promethides placidis Epimethida dictis
mulcet et 'aut fallax' ait 'est sollertia nobis,
aut pia sunt nullumque nefas oracula suadent.
"magna parens" terra est: lapides in corpore terrae
"ossa" reor dici: iacere hos post terga iubemur.'
coniugis augurio quamquam Titania mota est,
spes tamen in dubio est. adeo caelestibus ambo
diffidunt monitis. sed quid temptare nocebit?
discedunt velantque caput tunicasque recingunt
et iussos lapides sua post vestigia mittunt.
saxa — quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas? —
ponere duritiem coepere suumque rigorem
mollirique mora mollitaque ducere formam.
mox, ubi creverunt, naturaque mitior illis
contigit, ut quaedam, sic non manifesta, videri
forma potest hominis, sed uti de marmore coepto,
non exacta satis rudibusque simillima signis.
quae tamen ex illis aliquo pars umida suco
et terrena fuit, versa est in corporis usum:
quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa:
quae modo vena fuit, sub eodem nomine mansit:
inque brevi spatio superorum numine saxa
missa viri manibus faciem traxere virorum,
et de femineo reparata est femina iactu.
inde genus durum sumus experiensque laborum,
et documenta damus, qua simus origine nati.

Python.

Cetera diversis tellus animalia formis
sponte sua peperit, postquam vetus umor ab igne
percaluit solis, caenumque udaeque paludes
intumuere aestu, fecundaque semina rerum
vivaci nutrita solo, ceu matris in alvo,
creverunt faciemque aliquam cepere morando.
sic ubi deseruit madidos septemfluus agros
Nilus et antiquo sua flumina reddidit alveo
aetherioque recens exarsit sidere limus,
plurima cultores versis animalia glaebis
inveniunt, et in his quaedam modo coepta sub ipsum
nascendi spatium, quaedam imperfecta suisque
trunca vident numeris, et eodem in corpore saepe
altera pars vivit, rudis est pars altera tellus.

quippe ubi temperiem sumpsere umorque calorque,
concipiunt, et ab his oriuntur cuncta duobus.
cumque sit ignis aquae pugnax, vapor umidus omnes
res creat, et discors concordia fetibus apta est.
ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti
solibus aetheriis altoque recanduit aestu,
edidit innumeras species partimque figuras
rettulit antiquas, partim nova monstra creavit.
illa quidem nollet, sed te quoque, maxime Python,
tum genuit, populisque novis, incognite serpens,
terror eras: tantum spatii de monte tenebas.
hunc deus arcitenens et numquam talibus armis
ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus
mille gravem telis, exhausta paene pharetra,
perdidit effuso per vulnera nigra veneno.
neve operis famam posset delere vetustas,
instituit sacros celebri certamine ludos,
Pythia perdomitae serpentis nomine dictos.
his iuvenum quicumque manu pedibusve rotave
vicerat, aesculeae capiebat frondis honorem.
nondum laurus erat, longoque decentia crine
tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.
Primus amor Phoebi Daphne Peneïa: quem non *Daphne.*
fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira.
Delius hunc nuper, victo serpente superbus,
viderat adducto flectentem cornua nervo,
'quid'que 'tibi, lascive puer, cum fortibus armis?'
dixerat: 'ista decent umeros gestamina nostros,
qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,
qui modo pestifero tot iugera ventre prementem
stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.
tu face nescio quos esto contentus amores
instigare tua, nec laudes assere nostras.'
filius huic Veneris 'figat tuus omnia, Phoebe,
te meus arcus' ait: 'quantoque animalia cedunt
cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.'
dixit et eliso percussis aëre pennis
impiger umbrosa Parnasi constitit arce
eque sagittifera prompsit duo tela pharetra
diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem.
quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta:
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.
hoc deus in nympha Peneïde fixit, at illo
laesit Apollineas traiecta per ossa medullas.

protinus alter amat; fugit altera nomen amantis,
silvarum tenebris captivarumque ferarum
exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes.
vitta coercebat positos sine lege capillos.
multi illam petiere: illa aversata petentes
impatiens expersque viri nemora avia lustrat,
nec quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia, curat.
saepe pater dixit 'generum mihi, filia, debes.'
saepe pater dixit 'debes mihi, nata, nepotes.'
illa, velut crimen taedas exosa iugales,
pulchra verecundo suffunditur ora rubore,
inque patris blandis haerens cervice lacertis
'da mihi perpetua, genitor carissime,' dixit
'virginitate frui. dedit hoc pater ante Dianae.'
ille quidem obsequitur. sed te decor iste, quod optas,
esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat.
Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes,
quodque cupit, sperat; suaque illum oracula fallunt.
utque leves stipulae demptis adolentur aristis,
ut facibus saepes ardent, quas forte viator
vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit,
sic deus in flammas abiit, sic pectore toto
uritur et sterilem sperando nutrit amorem.
spectat inornatos collo pendere capillos,
et 'quid, si comantur?' ait. videt igne micantes
sideribus similes oculos; videt oscula, quae non
est vidisse satis; laudat digitosque manusque
bracchiaque et nudos media plus parte lacertos;
si qua latent, meliora putat. fugit ocior aura
illa levi, neque ad haec revocantis verba resistit:
'nympha, precor, Peneï, mane! non insequor hostis:
nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem,
sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae,
hostes quaeque suos: amor est mihi causa sequendi.
me miserum! ne prona cadas, indignave laedi
crura notent sentes, et sim tibi causa doloris.
aspera, qua properas, loca sunt: moderatius, oro,
curre fugamque inhibe: moderatius insequar ipse.
cui placeas, inquire tamen. non incola montis,
non ego sum pastor, non hic armenta gregesque
horridus observo. nescis, temeraria, nescis,
quem fugias, ideoque fugis. mihi Delphica tellus
et Claros et Tenedos Patareaque regia servit.
Iuppiter est genitor: per me, quod eritque fuitque

estque, patet: per me concordant carmina nervis.
certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta
certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit.
inventum medicina meum est, opiferque per orbem
dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis,
nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes!'
plura locuturum timido Peneïa cursu
fugit cumque ipso verba imperfecta reliquit.
tum quoque visa decens. nudabant corpora venti,
obviaque adversas vibrabant flamina vestes,
et levis impulsos retro dabat aura capillos,
auctaque forma fuga est. sed enim non sustinet ultra
perdere blanditias iuvenis deus; utque movebat
ipse amor, admisso sequitur vestigia passu.
ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo
vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem:
alter inhaesuro similis iam iamque tenere
sperat et extento stringit vestigia rostro,
alter in ambiguo est, an sit comprensus, et ipsis
morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit:
sic deus et virgo est, hic spe celer, illa timore.
qui tamen insequitur, pennis adiutus Amoris
ocior est requiemque negat tergoque fugacis
imminet et crinem sparsum cervicibus adflat.
viribus absumptis expalluit illa, citaeque
victa labore fugae, spectans Peneïdas undas
'fer, pater,' inquit 'opem, si flumina numen habetis!
qua nimium placui, mutando perde figuram!'
vix prece finita, torpor gravis occupat artus,
mollia cinguntur tenui praecordia libro,
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,
pes, modo tam velox, pigris radicibus haeret,
ora cacumen habet. remanet nitor unus in illa.
hanc quoque Phoebus amat, positaque in stipite dextra
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus,
complexusque suis ramos, ut membra, lacertis
oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum.
cui deus 'at quoniam coniunx mea non potes esse,
arbor eris certe' dixit 'mea. semper habebunt
te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae.
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta triumphum
vox canet et visent longas Capitolia pompas.
postibus Augustis eadem fidissima custos

ante fores stabis mediamque tuebere quercum.
utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,
tu quoque perpetuos semper gere frondis honores.'
finierat Paean. factis modo laurea ramis
adnuit, utque caput visa est agitasse cacumen.
Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit
silva. vocant Tempe. per quae Penëus ab imo [*Io.*
effusus Pindo spumosis volvitur undis
deiectuque gravi tenues agitantia fumos
nubila conducit, summisque aspergine silvis
impluit et sonitu plus quam vicina fatigat.
haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia magni
Amnis; in his residens facto de cautibus antro
undis iura dabat nymphisque colentibus undas.
conveniunt illuc popularia flumina primum,
nescia gratentur consolenturne parentem,
populifer Sperchios et inrequietus Enipeus
Apidanusque senex lenisque Amphrysus et Aeas;
moxque Amnes alii, qui, qua tulit impetus illos,
in mare deducunt fessas erroribus undas.
Inachus unus abest imoque reconditus antro
fletibus auget aquas natamque miserrimus Io
luget ut amissam. nescit, vitane fruatur
an sit apud Manes. sed quam non invenit usquam,
esse putat nusquam atque animo peiora veretur.
viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam
flumine et 'o virgo Iove digna, tuoque beatum
nescio quem factura toro, pete' dixerat 'umbras
altorum nemorum,' et nemorum monstraverat umbras,
'dum calet, et medio sol est altissimus orbe.
quodsi sola times latebras intrare ferarum,
praeside tuta deo nemorum secreta subibis,
nec de plebe deo, sed qui caelestia magna
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto.
ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva,
cum deus inducta latas caligine terras
occuluit tenuitque fugam rapuitque pudorem.
interea medios Iuno despexit in agros,
et noctis faciem nebulas fecisse volucres
sub nitido mirata die, non fluminis illas
esse nec umenti sensit tellure remitti,
atque, suus coniunx ubi sit, circumspicit, ut quae
deprensi totiens iam nosset furta mariti.

quem postquam caelo non repperit, 'aut ego fallor,
aut ego laedor' ait, delapsaque ab aethere summo
constitit in terris nebulasque recedere iussit.
coniugis adventum praesenserat inque nitentem
Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam.
bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae,
quamquam invita, probat; nec non et cuius et unde
quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.
Iuppiter e terra genitam mentitur, ut auctor
desinat inquiri. petit hanc Saturnia munus.
quid faciat? crudele, suos addicere amores:
non dare, suspectum est. pudor est qui suadeat illinc,
hinc dissuadet amor. victus pudor esset amore:
sed, leve si munus sociae generisque torique
vacca negaretur, poterat non vacca videri.
paelice donata non protinus exuit omnem
diva metum, timuitque Iovem et fuit anxia furti,
donec Arestoridae servandam tradidit Argo.
centum luminibus cinctum caput Argus habebat: (*Argus.*)
inde suis vicibus capiebant bina quietem,
cetera servabant atque in statione manebant.
constiterat quocumque modo, spectabat ad Io:
ante oculos Io, quamvis aversus, habebat.
luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est,
claudit et indigno circumdat vincula collo.
frondibus arboreis et amara pascitur herba,
proque toro terrae non semper gramen habenti
incubat infelix limosaque flumina potat.
illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet
tendere, non habuit quae bracchia tenderet Argo;
et conata queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.
venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat,
Inachidas ripas. novaque ut conspexit in unda
cornua, pertimuit seque externata refugit.
Naides ignorant: ignorat et Inachus ipse,
quae sit. at illa patrem sequitur sequiturque sorores,
et patitur tangi seque admirantibus offert.
decerptas senior porrexerat Inachus herbas:
illa manus lambit patriisque dat oscula palmis,
nec retinet lacrimas et, si modo verba sequantur,
oret opem nomenque suum casusque loquatur.
littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
corporis indicium mutati triste peregit.

'me miserum!' exclamat pater Inachus, inque gementis
cornibus et niveae pendens cervice iuvencae
'me miserum!' ingeminat, 'tune es, quaesita per omnes
nata mihi terras? tu non inventa reperta
luctus eras levior. retices nec mutua nostris
dicta refers; alto tantum suspiria ducis
pectore, quodque unum potes, ad mea verba remugis.
at tibi ego ignarus thalamos taedasque parabam,
spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum.
de grege nunc tibi vir, nunc de grege natus habendus!
nec finire licet tantos mihi morte dolores;
sed nocet, esse deum, praeclusaque ianua leti
aeternum nostros luctus extendit in aevum.'
talia maerentem stellatus summovet Argus,
ereptamque patri diversa in pascua natam
abstrahit: ipse procul montis sublime cacumen
occupat, unde sedens partes speculatur in omnes.
Nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra
ferre potest, natumque vocat, quem lucida partu
Pleïas enixa est, letoque det, imperat, Argum.
parva mora est, alas pedibus virgamque potenti
somniferam sumpsisse manu tegimenque capillis.
haec ubi disposuit, patria Iove natus ab arce
desilit in terras. illic tegimenque removit
et posuit pennas: tantummodo virga retenta est.
hac agit ut pastor per devia rura capellas,
dum venit, adductas, et structis cantat avenis.
voce nova captus custos Iunonius 'at tu,
quisquis es, hoc poteras mecum considere saxo'
Argus ait, 'neque enim pecori fecundior ullo
herba loco est, aptamque vides pastoribus umbram.'
sedit Atlantiades et euntem multa loquendo
detinuit sermone diem, iunctisque canendo
vincere harundinibus servantia lumina temptat.
ille tamen pugnat molles evincere somnos
et, quamvis sopor est oculorum parte receptus,
parte tamen vigilat. quaerit quoque (namque reperta
fistula nuper erat), qua sit ratione reperta.
tum deus 'Arcadiae gelidis in montibus' inquit (*Syrinx.*)
'inter Hamadryadas celeberrima Nonacrinas
Naïas una fuit; nymphae Syringa vocabant.
non semel et Satyros eluserat illa sequentes,
et quoscumque deos umbrosave silva feraxve
rus habet. Ortygiam studiis ipsaque colebat

virginitate deam. ritu quoque cincta Dianae
falleret, et posset credi Latonia, si non
corneus huic arcus, si non foret aureus illi.
sic quoque fallebat. redeuntem colle Lycaeo
Pan videt hanc pinuque caput praecinctus acuta
talia verba refert' ... restabat verba referre,
et precibus spretis fugisse per avia nympham,
donec harenosi placidum Ladonis ad amnem
venerit; hic illam, cursum impedientibus undis,
ut se mutarent, liquidas orasse sorores;
Panaque cum prensam sibi iam Syringa putaret,
corpore pro nymphae calamos tenuisse palustres;
dumque ibi suspirat, motos in harundine ventos
effecisse sonum tenuem similemque querenti;
arte nova vocisque deum dulcedine captum
"hoc mihi concilium tecum" dixisse "manebit,"
atque ita disparibus calamis compagine cerae
inter se iunctis nomen tenuisse puellae.
talia dicturus vidit Cyllenius omnes
succubuisse oculos, adopertaque lumina somno.
supprimit extemplo vocem firmatque soporem,
languida permulcens medicata lumina virga:
nec mora, falcato nutantem vulnerat ense,
qua collo est confine caput, saxoque cruentum
deicit et maculat praeruptam sanguine rupem.
Arge, iaces: quodque in tot lumina lumen habebas,
extinctum est, centumque oculos nox occupat una.
excipit hos volucrisque suae Saturnia pennis
collocat et gemmis caudam stellantibus implet.
protinus exarsit nec tempora distulit irae,
horriferamque oculis animoque obiecit Erinyn
paelicis Argolicae stimulosque in pectore caecos
condidit et profugam per totum terruit orbem.
ultimus immenso restabas, Nile, labori.
quem simulac tetigit, positisque in margine ripae
procubuit genibus resupinoque ardua collo,
quos potuit solos, tollens ad sidera vultus,
et gemitu et lacrimis et luctisono mugitu
cum Iove visa queri finemque orare malorum.
coniugis ille suae complexus colla lacertis,
finiat ut poenas tandem, rogat, 'in'que 'futurum
pone metus' inquit, 'numquam tibi causa doloris
haec erit' et Stygias iubet hoc audire paludes.
ut lenita dea est, vultus capit illa priores

fitque quod ante fuit. fugiunt e corpore saetae;
cornua decrescunt, fit luminis artior orbis,
contrahitur rictus, redeunt umerique manusque,
ungulaque in quinos dilapsa absumitur ungues.
de bove nil superest, formae nisi candor, in illa.
officioque pedum nymphe contenta duorum
erigitur; metuitque loqui, ne more iuvencae
mugiat, et timide verba intermissa retemptat.
nunc dea linigera colitur celeberrima turba.

Epaphus et Phaëthon.

Nunc Epaphus magni genitus de semine tandem
creditur esse Iovis, perque urbes iuncta parenti
templa tenet. fuit huic animis aequalis et annis
Sole satus Phaëthon: quem quondam magna loquentem
nec sibi cedentem Phoeboque parente superbum
non tulit Inachides, 'matri'que ait 'omnia demens
credis et es tumidus genitoris imagine falsi.'
erubuit Phaëthon iramque pudore repressit
et tulit ad Clymenen Epaphi convicia matrem:
'quo'que 'magis doleas, genetrix': ait 'ille ego liber,
ille ferox tacui. pudet haec opprobria nobis
et dici potuisse et non potuisse refelli.
at tu, si modo sum caelesti stirpe creatus,
ede notam tanti generis meque assere caelo!'
dixit et implicuit materno bracchia collo,
perque suum Meropisque caput taedasque sororum,
traderet, oravit, veri sibi signa parentis.
ambiguum, Clymene, precibus Phaëthontis an ira
mota magis dicti sibi criminis, utraque caelo
bracchia porrexit spectansque ad lumina solis
'per iubar hoc' inquit 'radiis insigne coruscis,
nate, tibi iuro, quod nos auditque videtque,
hoc te, quem spectas, hoc te, qui temperat orbem,
Sole satum. si ficta loquor, neget ipse videndum
se mihi, sitque oculis lux ista novissima nostris.
nec longus patrios labor est tibi nosse Penates:
unde oritur, domus est terrae contermina nostrae.
si modo fert animus, gradere, et scitabere ab ipso.'
emicat extemplo laetus post talia matris
dicta suae Phaëthon et concipit aethera mente,
Aethiopasque suos positosque sub ignibus Indos
sidereis transit patriosque adit impiger ortus.

LIBER SECUNDUS.

Regia Solis erat sublimibus alta columnis, *Phaëthon.*
clara micante auro flammasque imitante pyropo,
cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat;
argenti bifores radiabant lumine valvae.
materiam superabat opus: nam Mulciber illic
aequora caelarat medias cingentia terras
terrarumque orbem caelumque, quod imminet orbi.
caeruleos habet unda deos, Tritona canorum
Proteaque ambiguum balaenarumque prementem
Aegaeona suis immania terga lacertis,
Doridaque et natas, quarum pars nare videntur,
pars in mole sedens virides siccare capillos,
pisce vehi quaedam. facies non omnibus una,
non diversa tamen: qualem decet esse sororum.
terra viros urbesque gerit silvasque ferasque
fluminaque et nymphas et cetera numina ruris.
haec super imposita est caeli fulgentis imago,
signaque sex foribus dextris totidemque sinistris.
quo simul acclivo Clymeneïa limite proles
venit et intravit dubitati tecta parentis,
protinus ad patrios sua fert vestigia vultus
consistitque procul: neque enim propiora ferebat
lumina. purpurea velatus veste sedebat
in solio Phoebus claris lucente smaragdis.
a dextra laevaque Dies et Mensis et Annus
Saeculaque et positae spatiis aequalibus Horae
Verque novum stabat cinctum florente corona,
stabat nuda Aestas et spicea serta gerebat,
stabat et Autumnus calcatis sordidus uvis,
et glacialis Hiems canos hirsuta capillos.
inde loco medius rerum novitate paventem
Sol oculis iuvenem, quibus aspicit omnia, vidit
'quae'que 'viae tibi causa? quid hac' ait 'arce petisti,
progenies, Phaëthon, haud infitianda parenti?
ille refert 'o lux immensi publica mundi,
Phoebe, pater, si das huius mihi nominis usum,
nec falsa Clymene culpam sub imagine celat:
pignora da, genitor, per quae tua vera propago
credar, et hunc animis errorem detrahe nostris.'
dixerat. at genitor circum caput omne micantes
deposuit radios propiusque accedere iussit,

amplexuque dato 'nec tu meus esse negari
dignus es, et Clymene veros' ait 'edidit ortus.
quoque minus dubites, quodvis pete munus, ut illud
me tribuente feras. promissis testis adesto
dis iuranda palus, oculis incognita nostris.'
vix bene desierat: currus rogat ille paternos
inque diem alipedum ius et moderamen equorum.
paenituit iurasse patrem. qui terque quaterque
concutiens inlustre caput 'temeraria' dixit
'vox mea facta tua est. utinam promissa liceret
non dare! confiteor, solum hoc tibi, nate, negarem.
dissuadere licet. non est tua tuta voluntas;
magna petis, Phaëthon, et quae nec viribus istis
munera conveniant nec tam puerilibus annis.
sors tua mortalis: non est mortale, quod optas.
plus etiam, quam quod superis contingere fas sit,
nescius affectas. placeat sibi quisque licebit:
non tamen ignifero quisquam consistere in axe
me valet excepto. vasti quoque rector Olympi,
qui fera terribili iaculatur fulmina dextra,
non agat hos currus. et quid Iove maius habemus?
ardua prima via est, et qua vix mane recentes
enituntur equi. medio est altissima caelo,
unde mare et terras ipsi mihi saepe videre
fit timor, et pavida trepidat formidine pectus:
ultima prona via est et eget moderamine certo:
tunc etiam, quae me subiectis excipit undis,
ne ferar in praeceps, Tethys solet ipsa vereri.
adde quod assidua rapitur vertigine caelum
sideraque alta trahit celerique volumine torquet.
nitor in adversum, nec me, qui cetera, vincit
impetus, et rapido contrarius evehor orbi.
finge datos currus. quid ages? poterisne rotatis
obvius ire polis, ne te citus auferat axis?
forsitan et lucos illic urbesque deorum
concipias animo delubraque ditia donis
esse? per insidias iter est formasque ferarum.
utque viam teneas nulloque errore traharis,
per tamen adversi gradieris cornua Tauri
Haemoniosque arcus violentique ora Leonis
saevaque circuitu curvantem bracchia longo
Scorpion atque aliter curvantem bracchia Cancrum.
nec tibi quadrupedes animosos ignibus illis,
quos in pectore habent, quos ore et naribus efflant,

in promptu regere est. vix me patiuntur, ubi acres
incaluere animi, cervixque repugnat habenis.
at tu, funesti ne sim tibi muneris auctor,
nate, cave, dum resque sinit, tua corrige vota.
scilicet ut nostro genitum te sanguine credas,
pignora certa petis? do pignora certa timendo,
et patrio pater esse metu probor. aspice vultus
ecce meos! utinamque oculos in pectora posses
inserere et patrias intus deprendere curas!
denique quicquid habet dives, circumspice, mundus,
eque tot ac tantis caeli terraeque marisque
posce bonis aliquid: nullam patiere repulsam.
deprecor hoc unum, quod vero nomine poena,
non honor est: poenam, Phaëthon, pro munere poscis!
quid mea colla tenes blandis, ignare, lacertis?
ne dubita; dabitur — Stygias iuravimus undas —
quodcumque optaris: sed tu sapientius opta.'
finierat monitus. dictis tamen ille repugnat
propositumque premit flagratque cupidine currus.
ergo qua licuit genitor cunctatus, ad altos
deducit iuvenem, Volcania munera, currus.
aureus axis erat, temo aureus, aurea summae
curvatura rotae, radiorum argenteus ordo.
per iuga chrysolithi positaeque ex ordine gemmae
clara repercusso reddebant lumina Phoebo.
dumque ea magnanimus Phaëthon miratur opusque
perspicit, ecce vigil nitido patefecit ab ortu
purpureas Aurora fores et plena rosarum
atria. diffugiunt stellae, quarum agmina cogit
Lucifer, et caeli statione novissimus exit.
quem petere ut terras mundumque rubescere vidit
cornuaque extremae velut evanescere lunae,
iungere equos Titan velocibus imperat Horis.
iussa deae celeres peragunt, ignemque vomentes
ambrosiae suco saturos praesepibus altis
quadrupedes ducunt adduntque sonantia frena.
tum pater ora sui sacro medicamine nati
contigit et rapidae fecit patientia flammae
imposuitque comae radios praesagaque luctus
pectore sollicito repetens suspiria dixit:
'si potes his saltem monitis parere parentis,
parce, puer, stimulis et fortius utere loris.
sponte sua properant: labor est inhibere volantes.
nec tibi directos placeat via quinque per arcus,

sectus in obliquum est lato curvamine limes,
zonarumque trium contentus fine polumque
effugit australem iunctamque aquilonibus Arcton.
hac sit iter: manifesta rotae vestigia cernes.
utque ferant aequos et caelum et terra calores,
nec preme nec summum molire per aethera currum.
altius egressus caelestia tecta cremabis,
inferius terras: medio tutissimus ibis.
neu te dexterior tortum declinet ad Anguem,
neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram:
inter utrumque tene. Fortunae cetera mando,
quae iuvet et melius, quam tu tibi, consulat opto.
dum loquor, Hesperio positas in litore metas
umida nox tetigit. non est mora libera nobis:
poscimur. effulget tenebris aurora fugatis.
corripe lora manu — vel, si mutabile pectus
est tibi, consiliis, non curribus utere nostris,
dum potes et solidis etiamnunc sedibus astas,
dumque male optatos nondum premis inscius axes.
quae tutus spectes, sine me dare lumina terris.'
occupat ille levem iuvenali corpore currum
statque super, manibusque datas contingere habenas
gaudet et invito grates agit inde parenti.
interea volucres, Pyrois et Eous et Aethon,
Solis equi, quartusque Phlegon, hinnitibus auras
flammiferis implent pedibusque repagula pulsant.
quae postquam Tethys, fatorum ignara nepotis,
reppulit, et facta est immensi copia mundi,
corripuere viam pedibusque per aëra motis
obstantes scindunt nebulas pennisque levati
praetereunt ortos isdem de partibus euros.
sed leve pondus erat, nec quod cognoscere possent
Solis equi, solitaque iugum gravitate carebat.
utque labant curvae iusto sine pondere naves
perque mare instabiles nimia levitate feruntur,
sic onere assueto vacuus dat in aëra saltus
succutiturque alte similisque est currus inani.
quod simulac sensere, ruunt tritumque relinquunt
quadriiugi spatium, nec quo prius, ordine currunt.
ipse pavet: nec qua commissas flectat habenas,
nec scit, qua sit iter, nec, si sciat, imperet illis.
tum primum radiis gelidi caluere triones,
et vetito frustra temptarunt aequore tingui.
quaeque polo posita est glaciali proxima serpens,

frigore pigra prius nec formidabilis ulli,
incaluit sumpsitque novas fervoribus iras.
te quoque turbatum memorant fugisse, Boote,
quamvis tardus eras et te tua plaustra tenebant.
ut vero summo despexit ab aethere terras
infelix Phaëthon penitus penitusque iacentes,
palluit, et subito genua intremuere timore,
suntque oculis tenebrae per tantum lumen obortae.
et iam mallet equos numquam tetigisse paternos:
iam cognosse genus piget et valuisse rogando:
iam Meropis dici cupiens ita fertur, ut acta
praecipiti pinus borea, cui victa remisit
frena suus rector, quam dis votisque reliquit.
quid faciat? multum caeli post terga relictum,
ante oculos plus est. animo metitur utrumque,
et modo, quos illi fatum contingere non est,
prospicit occasus, interdum respicit ortus.
quidque agat ignarus stupet et nec frena remittit,
nec retinere valet: nec nomina novit equorum.
sparsa quoque in vario passim miracula caelo
vastarumque videt trepidus simulacra ferarum.
est locus, in geminos ubi bracchia concavat arcus
Scorpius et cauda flexisque utrimque lacertis
porrigit in spatium signorum membra duorum.
hunc puer ut nigri madidum sudore veneni
vulnera curvata minitantem cuspide vidit,
mentis inops gelida formidine lora remisit.
quae postquam summum tetigere iacentia tergum,
expatiantur equi, nulloque inhibente per auras
ignotae regionis eunt, quaque impetus egit,
hac sine lege ruunt altoque sub aethere fixis
incursant stellis rapiuntque per avia currum
et modo summa petunt, modo per declive viasque
praecipites spatio terrae propiore feruntur:
inferiusque suis fraternos currere Luna
admiratur equos, ambustaque nubila fumant.
corripitur flammis, ut quaeque altissima, tellus,
fissaque agit rimas et sucis aret ademptis.
pabula canescunt, cum frondibus uritur arbor,
materiamque suo praebet seges arida damno.
parva queror: magnae pereunt cum moenibus urbes,
cumque suis totas populis incendia terras
in cinerem vertunt. silvae cum montibus ardent:
ardet Athos Taurusque Cilix et Tmolus et Oete

et tum sicca, prius creberrima fontibus, Ide,
virgineusque Helicon et nondum Oeagrius Haemus.
ardet in immensum geminatis ignibus Aetna
Parnasusque biceps et Eryx et Cynthus et Othrys,
et tandem nivibus Rhodope caritura, Mimasque
Dindymaque et Mycale natusque ad sacra Cithaeron.
nec prosunt Scythiae sua frigora: Caucasus ardet
Ossaque cum Pindo maiorque ambobus Olympus
aëriaeque Alpes et nubifer Appenninus.
tum vero Phaëthon cunctis e partibus orbem
aspicit accensum nec tantos sustinet aestus,
ferventesque auras velut e fornace profunda
ore trahit currusque suos candescere sentit.
et neque iam cineres eiectatamque favillam
ferre potest calidoque involvitur undique fumo,
quoque eat aut ubi sit, picea caligine tectus
nescit, et arbitrio volucrum raptatur equorum.
sanguine tum credunt in corpora summa vocato
Aethiopum populos nigrum traxisse colorem;
tum facta est Libye raptis umoribus aestu
arida; tum nymphae passis fontesque lacusque
deflevere comis. quaerit Boeotia Dircen,
Argos Amymonen, Ephyre Pirenidas undas.
nec sortita loco distantes flumina ripas
tuta manent: mediis Tanais fumavit in undis
Peneusque senex Teuthranteusque Caicus
et celer Ismenos cum Phegiaco Erymantho
arsurusque iterum Xanthus flavusque Lycormas,
quique recurvatis ludit Maeandrus in undis,
Mygdoniusque Melas et Taenarius Eurotas.
arsit et Euphrates Babylonius, arsit Orontes,
Thermodonque citus Gangesque et Phasis et Hister.
aestuat Alpheus, ripae Spercheïdes ardent,
quodque suo Tagus amne vehit, fluit ignibus, aurum:
et quae Maeonias celebrabant carmine ripas
flumineae volucres, medio caluere Caystro.
Nilus in extremum fugit perterritus orbem
occuluitque caput: quod adhuc latet. ostia septem
pulverulenta vacant, septem sine flumine valles.
fors eadem Ismarios, Hebrum cum Strymone, siccat
Hesperiosque amnes, Rhenum Rhodanumque Padumque,
cuique fuit rerum promissa potentia, Thybrim.
dissilit omne solum, penetratque in Tartara rimis
lumen et infernum terret cum coniuge regem.

et mare contrahitur, siccaeque est campus harenae,
quod modo pontus erat; quosque altum texerat aequor,
existunt montes et sparsas Cycladas augent.
ima petunt pisces, nec se super aequora curvi
tollere consuetas audent delphines in auras.
corpora phocarum summo resupina profundo
exanimata natant. ipsum quoque Nerea fama est
Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris.
ter Neptunus aquis cum torvo bracchia vultu
exerere ausus erat: ter non tulit aëris ignes.
alma tamen Tellus, ut erat circumdata ponto,
inter aquas pelagi contractosque undique fontes,
qui se condiderant in opacae viscera matris,
sustulit oppressos collo tenus arida vultus
opposuitque manum fronti magnoque tremore
omnia concutiens paulum subsedit et infra,
quam solet esse, fuit, raucaque ita voce locuta est:
'si placet hoc, meruique, quid o tua fulmina cessant,
summe deum? liceat periturae viribus ignis
igne perire tuo clademque auctore levare!
vix equidem fauces haec ipsa in verba resolvo' —
presserat ora vapor — 'tostos en aspice crines,
inque oculis tantum, tantum super ora favillae!
hosne mihi fructus, hunc fertilitatis honorem
officiique refers, quod adunci vulnera aratri
rastrorumque fero totoque exerceor anno,
quod pecori frondes, alimentaque mitia fruges
humano generi, vobis quoque tura ministro?
sed tamen exitium fac me meruisse: quid undae,
quid meruit frater? cur illi tradita sorte
aequora decrescunt et ab aethere longius absunt?
quodsi nec fratris nec te mea gratia tangit,
at caeli miserere tui. circumspice utrumque:
fumat uterque polus. quos si vitiaverit ignis,
atria vestra ruent. Atlas en ipse laborat
vixque suis umeris candentem sustinet axem.
si freta, si terrae pereunt, si regia caeli,
in chaos antiquum confundimur. eripe flammis,
si quid adhuc superest, et rerum consule summae!'
dixerat haec Tellus: neque enim tolerare vaporem
ulterius potuit nec dicere plura: suumque
rettulit os in se propioraque Manibus antra.
at pater omnipotens, superos testatus et ipsum
qui dederat currus, nisi opem ferat, omnia fato

interitura gravi, summam petit arduus arcem,
unde solet nubes latis inducere terris,
unde movet tonitrus vibrataque fulmina iactat.
sed neque quas posset terris inducere nubes
tunc habuit, nec quos caelo demitteret imbres.
intonat, et dextra libratum fulmen ab aure
misit in aurigam pariterque animaque rotisque
expulit et saevos compescuit ignibus ignes.
consternantur equi et saltu in contraria facto
colla iugo eripiunt abruptaque lora relinquunt.
illic frena iacent, illic temone revulsus
axis, in hac radii fractarum parte rotarum,
sparsaque sunt late laceri vestigia currus.
at Phaëthon, rutilos flamma populante capillos,
volvitur in praeceps longoque per aëra tractu
fertur, ut interdum de caelo stella sereno,
etsi non cecidit, potuit cecidisse videri.
quem procul a patria diverso maximus orbe
excipit Eridanus fumantiaque abluit ora.
Naides Hesperiae trifida fumantia flamma
corpora dant tumulo; signant quoque carmine saxum:
'hic situs est Phaëthon, currus auriga paterni.
quem si non tenuit, magnis tamen excidit ausis.'
nam pater obductos, luctu miserabilis aegro,
condiderat vultus; et si modo credimus, unum
isse diem sine sole ferunt. incendia lumen
praebebant, aliquisque malo fuit usus in illo.
at Clymene postquam dixit, quaecumque fuerunt
in tantis dicenda malis, lugubris et amens
et laniata sinus totum percensuit orbem:
exanimesque artus primo, mox ossa requirens
repperit (ossa tamen peregrina condita ripa!),
incubuitque loco nomenque in marmore lectum
perfudit lacrimis et aperto pectore fovit.
nec minus Heliades lugent et inania morti *Heliades.*
munera dant lacrimas, et caesae pectora palmis
non auditurum miseras Phaëthonta querelas
nocte dieque vocant asternunturque sepulcro.
luna quater iunctis implerat cornibus orbem:
illae more suo, (nam morem fecerat usus)
plangorem dederant. e quis Phaëthusa, sororum
maxima, cum vellet terra procumbere, questa est
deriguisse pedes. ad quam conata venire
candida Lampetie subita radice retenta est.

tertia, cum crinem manibus laniare pararet,
avellit frondes. haec stipite crura teneri,
illa dolet fieri longos sua bracchia ramos.
dumque ea mirantur, complectitur inguina cortex,
perque gradus uterum pectusque umerosque manusque
ambit, et extabant tantum ora vocantia matrem.
quid faciat mater, nisi, quo trahat impetus illam,
huc eat atque illuc et, dum licet, oscula iungat?
non satis est; truncis avellere corpora temptat
et teneros manibus ramos abrumpit. at inde
sanguineae manant, tamquam de vulnere, guttae.
'parce, precor, mater', quaecumque est saucia, clamat,
'parce, precor! nostrum laceratur in arbore corpus.
iamque vale' — cortex in verba novissima venit.
inde fluunt lacrimae, stillataque sole rigescunt
de ramis electra novis, quae lucidus amnis
excipit et nuribus mittit gestanda Latinis.
  Adfuit huic monstro proles Stheneleïa Cycnus, *Cycnus.*
qui tibi materno quamvis a sanguine iunctus,
mente tamen, Phaëthon, propior fuit. ille relicto
(nam Ligurum populos et magnas rexerat urbes)
imperio ripas virides amnemque querelis
Eridanum implerat silvamque sororibus auctam:
cum vox est tenuata viro, canaeque capillos
dissimulant plumae, collumque a pectore longe
porrigitur, digitosque ligat iunctura rubentes,
penna latus velat, tenet os sine acumine rostrum.
fit nova Cycnus avis; nec se caeloque Iovique
credit, ut iniuste missi memor ignis ab illo:
stagna petit patulosque lacus; ignemque perosus,
quae colat, elegit contraria flumina flammis.
  Squalidus interea genitor Phaëthontis et expers
ipse sui decoris, qualis cum deficit orbem
esse solet, lucemque odit seque ipse diemque,
datque animum in luctus et luctibus adicit iram
officiumque negat mundo. 'satis' inquit 'ab aevi
sors mea principiis fuit inrequieta, pigetque
actorum sine fine mihi, sine honore laborum.
quilibet alter agat portantes lumina currus!
si nemo est, omnesque dei non posse fatentur,
ipse agat, ut saltem, dum nostras temptat habenas,
orbatura patres aliquando fulmina ponat.
tum sciet, ignipedum vires expertus equorum,
non meruisse necem, qui non bene rexerit illos.'

talia dicentem circumstant omnia Solem
numina, neve velit tenebras inducere rebus,
supplice voce rogant. missos quoque Iuppiter ignes
excusat precibusque minas regaliter addit.
colligit amentes et adhuc terrore paventes
Phoebus equos stimuloque dolens et verbere saevit:
saevit enim natumque obiectat et imputat illis.

Callisto et Arcas.

At pater omnipotens ingentia moenia caeli
circuit, et ne quid labefactum viribus ignis
corruat, explorat. quae postquam firma suique
roboris esse videt, terras hominumque labores
perspicit. Arcadiae tamen est impensior illi
cura suae: fontesque et nondum audentia labi
flumina restituit, dat terrae gramina, frondes
arboribus, laesasque iubet revirescere silvas.
dum redit itque frequens, in virgine Nonacrina
haesit, et accepti caluere sub ossibus ignes.
non erat huius opus lanam mollire trahendo
nec positu variare comas. ubi fibula vestem,
vitta coercuerat neglectos alba capillos,
et modo leve manu iaculum, modo sumpserat arcum,
miles erat Phoebes: nec Maenalon attigit ulla
gratior hac Triviae. sed nulla potentia longa est.
ulterius medio spatium sol altus habebat,
cum subit illa nemus, quod nulla ceciderat aetas.
exuit hic umero pharetram lentosque retendit
arcus inque solo, quod texerat herba, iacebat
et pictam posita pharetram cervice premebat.
Iuppiter ut vidit fessam et custode vacantem
'hoc certe furtum coniunx mea nesciet' inquit:
'aut si rescierit, — sunt o sunt iurgia tanti.'
protinus induitur faciem cultumque Dianae
atque ait 'o comitum virgo pars una mearum,
in quibus es venata iugis?' de caespite virgo
se levat et 'salve, numen, me iudice,' dixit,
'audiat ipse licet, maius Iove.' ridet et audit,
et sibi praeferri se gaudet et oscula iungit
nec moderata satis nec sic a virgine danda.
qua venata foret silva, narrare parantem
impedit amplexu: nec se sine crimine prodit.
illa quidem contra, quantum modo femina possit
(aspiceres utinam, Saturnia: mitior esses!),
illa quidem pugnat. sed quem superare puella,
quisve Iovem poterat? superum petit aethera victor

Iuppiter: huic odio nemus est et conscia silva.
unde pedem referens paene est oblita pharetram
tollere cum telis et, quem suspenderat, arcum.
ecce suo comitata choro Dictynna per altum
Maenalon ingrediens et caede superba ferarum
aspicit hanc visamque vocat. clamata refugit
et timuit primo, ne Iuppiter esset in illa.
sed postquam pariter nymphas incedere vidit,
sensit abesse dolos numerumque accessit ad harum.
heu quam difficile est, crimen non prodere vultu!
vix oculos attollit humo, nec ut ante solebat
iuncta deae lateri nec toto est agmine prima;
sed silet et laesi dat signa rubore pudoris;
et, nisi quod virgo est, poterat sentire Diana
mille notis culpam. nymphae sensisse feruntur.
orbe resurgebant lunaria cornua nono,
cum dea venatu, fraternis languida flammis,
nacta nemus gelidum, de quo cum murmure labens
ibat et attritas versabat rivus harenas.
ut loca laudavit, summas pede contigit undas:
his quoque laudatis 'procul est' ait 'arbiter omnis:
nuda superfusis tinguamus corpora lymphis.'
Parrhasis erubuit. cunctae velamina ponunt:
una moras quaerit. dubitanti vestis adempta est,
qua posita nudo patuit cum corpore crimen.
attonitae manibusque uterum celare volenti
'i procul hinc,' dixit 'nec sacros pollue fontes'
Cynthia, deque suo iussit secedere coetu.
  Senserat hoc olim magni matrona Tonantis
distuleratque graves in idonea tempora poenas.
causa morae nulla est, et iam puer Arcas — id ipsum
indoluit Iuno — fuerat de paelice natus.
quo simul obvertit saevam cum lumine mentem,
'scilicet hoc etiam restabat, adultera,' dixit
'ut fecunda fores, fieretque iniuria partu
nota, Iovisque mei testatum dedecus esset.
haud impune feres. adimam tibi namque figuram,
qua tibi quaque places nostro, importuna, marito.'
dixit, et adversa prensis a fronte capillis
stravit humi pronam. tendebat bracchia supplex:
bracchia coeperunt nigris horrescere villis,
curvarique manus et aduncos crescere in ungues
officioque pedum fungi, laudataque quondam
ora Iovi lato fieri deformia rictu.

neve preces animos et verba precantia flectant,
posse loqui eripitur, vox iracunda minaxque
plenaque terroris rauco de gutture fertur.
mens antiqua tamen facta quoque mansit in ursa,
assiduoque suos gemitu testata dolores
qualescumque manus ad caelum et sidera tollit
ingratumque Iovem, nequeat cum dicere, sentit.
a quotiens, sola non ausa quiescere silva,
ante domum quondamque suis erravit in agris!
a quotiens per saxa canum latratibus acta est,
venatrixque metu venantum territa fugit!
saepe feris latuit visis, oblita quid esset,
ursaque conspectos in montibus horruit ursos,
pertimuitque lupos, quamvis pater esset in illis.
Ecce Lycaoniae proles ignara parentis
Arcas adest, ter quinque fere natalibus actis:
dumque feras sequitur, dum saltus eligit aptos
nexilibusque plagis silvas Erymanthidas ambit,
incidit in matrem, quae restitit Arcade viso
et cognoscenti similis fuit. ille refugit
immotosque oculos in se sine fine tenentem
nescius extimuit, propiusque accedere aventi
vulnifico fuerat fixurus pectora telo.
arcuit omnipotens pariterque ipsosque nefasque
sustulit et celeri raptos per inania vento
imposuit caelo vicinaque sidera fecit.
Intumuit Iuno, postquam inter sidera paelex
fulsit, et ad canam descendit in aequora Tethyn
Oceanumque senem, quorum reverentia movit
saepe deos, causamque viae scitantibus infit:
'quaeritis, aetheriis quare regina deorum
sedibus huc adsim? pro me tenet altera caelum!
mentiar, obscurum nisi nox cum fecerit orbem
nuper honoratas summo, mea vulnera, caelo
videritis stellas illic, ubi circulus axem
ultimus extremum spatioque brevissimus ambit.
est vero, cur quis Iunonem laedere nolit
offensamque tremat? quae prosum sola nocendo?
o, ego quantum egi! quam vasta potentia nostra est!
esse hominem vetui: facta est dea! sic ego poenas
sontibus impono, sic est mea magna potestas.
vindicet antiquam faciem vultusque ferinos
detrahat, Argolica quod in ante Phoronide fecit!
cur non et pulsa ducit Iunone meoque

collocat in thalamo socerumque Lycaona sumit?
at vos si laesae tangit contemptus alumnae,
gurgite caeruleo septem prohibete triones
sideraque in caelo, stupri mercede, recepta
pellite, ne puro tinguatur in aequore paelex.'

Corvus et Coronis.

Di maris adnuerant. habili Saturnia curru
ingreditur liquidum pavonibus aethera pictis:
tam nuper pictis caeso pavonibus Argo,
quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses,
corve loquax, subito nigrantes versus in alas.
nam fuit haec quondam niveis argentea pennis
ales, ut aequaret totas sine labe columbas
nec servaturis vigili Capitolia voce
cederet anseribus nec amanti flumina cycno.
lingua fuit damno. lingua faciente loquaci,
qui color albus erat, nunc est contrarius albo.
pulchrior in tota, quam Larisaea Coronis,
non fuit Haemonia. placuit tibi, Delphice, certe,
dum vel casta fuit vel inobservata. sed ales
sensit adulterium Phoebeïus, utque latentem
detegeret culpam non exorabilis index,
ad dominum tendebat iter. quem garrula motis
consequitur pennis, scitetur ut omnia, cornix, (*Cornix.*)
auditaque viae causa 'non utile carpis'
inquit 'iter: ne sperne meae praesagia linguae.
quid fuerim quid simque vide, meritumque require:
invenies, nocuisse fidem. nam tempore quodam
Pallas Erichthonium, prolem sine matre creatam,
clauserat Actaeo texta de vimine cista
virginibusque tribus gemino de Cecrope natis
et legem dederat, sua ne secreta viderent.
abdita fronde levi densa speculabar ab ulmo,
quid facerent. commissa duae sine fraude tuentur,
Pandrosos atque Herse. timidas vocat una sorores
Aglauros nodosque manu diducit. et intus
infantemque vident adporrectumque draconem.
acta deae refero: pro quo mihi gratia talis
redditur, ut dicar tutela pulsa Minervae
et ponar post noctis avem! mea poena volucres
admonuisse potest, ne voce pericula quaerant.
at, puto, non ultro, nec quicquam tale rogantem
me petiit? ipsa licet hoc a Pallade quaeras:
quamvis irata est, non hoc irata negabit.
nam me Phocaica clarus tellure Coroneus

(nota loquor) genuit, fueramque ego regia virgo,
divitibusque procis — ne me contemne — petebar.
forma mihi nocuit. nam cum per litora lentis
passibus, ut soleo, summa spatiarer harena,
vidit et incaluit pelagi deus. utque precando
tempora cum blandis absumpsit inania verbis,
vim parat et sequitur. fugio densumque relinquo
litus et in molli nequiquam lassor harena.
inde deos hominesque voco: nec contigit ullum
vox mea mortalem. mota est pro virgine virgo
auxiliumque tulit. tendebam bracchia caelo:
bracchia coeperunt levibus nigrescere pennis.
reicere ex umeris vestem molibar: at illa
pluma erat inque cutem radices egerat imas.
plangere nuda meis conabar pectora palmis:
sed neque iam palmas nec pectora nuda gerebam.
currebam: nec, ut ante, pedes retinebat harena,
sed summa tollebar humo. mox acta per auras
evehor et data sum comes inculpata Minervae.
quid tamen hoc prodest, si diro facta volucris
crimine Nyctimene nostro successit honori?
an quae per totam res est notissima Lesbon, (*Nyctimene.*)
non audita tibi est, patrium temerasse cubile
Nyctimenen? avis illa quidem; sed conscia culpae
conspectum lucemque fugit tenebrisque pudorem
celat, et a cunctis expellitur aethere toto.'
talia dicenti 'tibi' ait 'revocamina' corvus
'sint precor ista malo: nos vanum spernimus omen,'
nec coeptum dimittit iter, dominoque iacentem
cum iuvene Haemonio vidisse Coronida narrat.
laurea delapsa est audito crimine amanti,
et pariter vultusque deo plectrumque colorque
excidit. utque animus tumida fervebat ab ira,
arma assueta capit flexumque a cornibus arcum
tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta
indevitato traiecit pectora telo.
icta dedit gemitum tractoque a corpore ferro
candida puniceo perfudit membra cruore
et dixit 'potui poenas tibi, Phoebe, dedisse,
sed peperisse prius: duo nunc moriemur in una.'
hactenus, et pariter vitam cum sanguine fudit.
corpus inane animae frigus letale secutum est.
Paenitet — heu sero — poenae crudelis amantem,
seque, quod audierit, quod sic exarserit, odit:

odit avem, per quam crimen causamque dolendi
scire coactus erat, nec non arcumque manumque
odit cumque manu temeraria tela, sagittas:
collapsamque fovet seraque ope vincere fata
nititur et medicas exercet inaniter artes.
quae postquam frustra temptata, rogumque parari
vidit et arsuros supremis ignibus artus,
tum vero gemitus (neque enim caelestia tingui
ora licet lacrimis) alto de corde petitos
edidit: haud aliter, quam cum spectante iuvenca
lactentis vituli dextra libratus ab aure
tempora discussit claro cava malleus ictu.
ut tamen ingratos in pectora fudit odores
et dedit amplexus iniustaque iusta peregit,
non tulit in cineres labi sua Phoebus eosdem
semina, sed natum flammis uteroque parentis
eripuit geminique tulit Chironis in antrum,
sperantemque sibi non falsae praemia linguae
inter aves albas vetuit consistere corvum.
Semifer interea divinae stirpis alumno *Ocyrhoë.*
laetus erat mixtoque oneri gaudebat honore.
ecce venit rutilis umeros protecta capillis
filia Centauri, quam quondam nympha Chariclo
fluminis in rapidi ripis enixa vocavit
Ocyrhoën. non haec artes contenta paternas
edidicisse fuit: fatorum arcana canebat.
ergo ubi vaticinos concepit mente furores
incaluitque deo, quem clausum pectore habebat,
aspicit infantem 'toto'que 'salutifer orbi
cresce puer', dixit, 'tibi se mortalia saepe
corpora debebunt. animas tibi reddere ademptas
fas erit. idque semel dis indignantibus ausus,
posse dare hoc iterum flamma prohibebere avita,
eque deo corpus fies exangue, deusque,
qui modo corpus eras, et bis tua fata novabis.
tu quoque, care pater, nunc immortalis et aevis
omnibus ut maneas, nascendi lege creatus
posse mori cupies tum, cum cruciabere dirae
sanguine serpentis per saucia membra recepto:
teque ex aeterno patientem numina mortis
efficient, triplicesque deae tua fila resolvent.'
restabat fatis aliquid. suspirat ab imis
pectoribus, lacrimaeque genis labuntur obortae,
atque ita 'praevertunt' inquit 'me fata, vetorque

plura loqui, vocisque meae praecluditur usus.
non fuerant artes tanti, quae numinis iram
contraxere mihi; mallem nescisse futura.
iam mihi subduci facies humana videtur,
iam cibus herba placet, iam latis currere campis
impetus est. in equam cognataque corpora vertor.
tota tamen quare? pater est mihi nempe biformis —'
talia dicenti pars est extrema querelae
intellecta parum, confusaque verba fuerunt:
mox nec verba quidem nec equae sonus ille videtur,
sed simulantis equam: parvoque in tempore certos
edidit hinnitus et bracchia movit in herbas.
tum digiti coëunt et quinos alligat ungues
perpetuo cornu levis ungula; crescit et oris
et colli spatium; longae pars maxima pallae
cauda fit. utque vagi crines per colla iacebant,
in densas abiere iubas; pariterque novata est
et vox et facies: nomen quoque monstra dedere.
Flebat opemque tuam frustra Philyreïus heros, *Battus.*
Delphice, poscebat. nam nec rescindere magni
iussa Iovis poteras, nec, si rescindere posses,
tunc aderas. Elim Messeniaque arva colebas.
illud erat tempus, quo te pastoria pellis
texit, onusque fuit baculum silvestre sinistrae,
alterius dispar septenis fistula cannis.
dumque amor est curae, dum te tua fistula mulcet,
incustoditae Pylios memorantur in agros
processisse boves. videt has Atlantide Maia
natus et arte sua silvis occultat abactas.
senserat hoc furtum nemo, nisi notus in illo
rure senex; Battum vicina per arva vocabant.
divitis hic saltus herbosaque pascua Nelei
nobiliumque greges custos servabat equarum.
hunc timuit blandaque manu seduxit et illi
'quisquis es, hospes,' ait, 'si forte armenta requiret
haec aliquis, vidisse nega. neu gratia facto
nulla rependatur, nitidam cape praemia vaccam,'
et dedit. accepta voces has reddidit hospes:
'tutus eas. lapis iste prius tua furta loquetur,'
et lapidem ostendit. simulat Iove natus abire,
mox redit et versa pariter cum voce figura
'rustice, vidisti si quas hoc limite' dixit
'ire boves, fer opem furtoque silentia deme.
iuncta suo pretium dabitur tibi femina tauro.'

at senior, postquam est merces geminata, 'sub illis
montibus' inquit 'erunt.' et erant sub montibus illis.
risit Atlantiades et 'me mihi, perfide, prodis!
me mihi prodis!' ait periuraque pectora vertit
in durum silicem, qui nunc quoque dicitur Index;
inque nihil merito vetus est infamia saxo.

Aglaurus.

Hinc se sustulerat paribus Caducifer alis:
Munychiosque volans agros gratamque Minervae
despectabat humum cultique arbusta Lycei.
illa forte die castae de more puellae
vertice supposito festas in Palladis arces
pura coronatis portabant sacra canistris.
inde revertentes deus aspicit ales, iterque
non agit in rectum, sed in orbem curvat eundem.
ut volucris visis rapidissima miluus extis,
dum timet et densi circumstant sacra ministri,
flectitur in gyrum nec longius audet abire
spemque suam motis avidus circumvolat alis:
sic super Actaeas agilis Cyllenius arces
inclinat cursus et easdem circinat auras.
quanto splendidior quam cetera sidera fulget
Lucifer, et quanto quam Lucifer aurea Phoebe:
tanto virginibus praestantior omnibus Herse
ibat eratque decus pompae comitumque suarum.
obstipuit forma Iove natus, et aethere pendens
non secus exarsit, quam cum Balearica plumbum
funda iacit: volat illud et incandescit eundo,
et quos non habuit, sub nubibus invenit ignes.
vertit iter caeloque petit terrena relicto
nec se dissimulat: tanta est fiducia formae.
quae quamquam iusta est, cura tamen adiuvat illam
permulcetque comas chlamydemque, ut pendeat apte,
collocat, ut limbus totumque appareat aurum;
ut teres in dextra, qua somnos ducit et arcet,
virga sit; ut tersis niteant talaria plantis.
pars secreta domus ebore et testudine cultos
tres habuit thalamos, quorum tu, Pandrose, dextrum,
Aglauros laevum, medium possederat Herse.
quae tenuit laevum, venientem prima notavit
Mercurium nomenque dei scitarier ausa est
et causam adventus. cui sic respondit Atlantis
Pleïonesque nepos 'ego sum, qui iussa per auras
verba patris porto. pater est mihi Iuppiter ipse.
nec fingam causas — tu tantum fida sorori

esse velis prolisque meae matertera dici —
Herse causa viae: faveas, oramus, amanti.'
aspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper
viderat Aglauros flavae secreta Minervae,
proque ministerio magni sibi ponderis aurum
postulat; interea tectis excedere cogit.
vertit ad hanc torvi dea bellica luminis orbem
et tanto penitus traxit suspiria motu,
ut pariter pectus positamque in pectore forti
aegida concuteret. subit, hanc arcana profana
detexisse manu, tum cum sine matre creatam
Lemnicolae stirpem contra data foedera vidit:
et gratamque deo fore iam gratamque sorori,
et ditem sumpto, quod avara poposcerat, auro.
protinus Invidiae nigro squalentia tabo
tecta petit. domus est imis in vallibus huius
abdita, sole carens, non ulli pervia vento,
tristis et ignavi plenissima frigoris, et quae
igne vacet semper, caligine semper abundet.
huc ubi pervenit belli metuenda virago,
constitit ante domum (neque enim succedere tectis
fas habet) et postes extrema cuspide pulsat.
concussae patuere fores. videt intus edentem
vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum,
Invidiam, visaque oculos avertit. at illa
surgit humo pigre semesarumque relinquit
corpora serpentum passuque incedit inerti.
utque deam vidit formaque armisque decoram,
ingemuit vultumque ima ad suspiria duxit.
pallor in ore sedet, macies in corpore toto,
nusquam recta acies, livent rubigine dentes,
pectora felle virent, lingua est suffusa veneno.
risus abest, nisi quem visi movere dolores.
nec fruitur somno, vigilacibus excita curis,
sed videt ingratos intabescitque videndo
successus hominum, carpitque et carpitur una,
suppliciumque suum est. quamvis tamen oderat illam,
talibus adfata est breviter Tritonia dictis
'infice tabe tua natarum Cecropis unam.
sic opus est. Aglauros ea est.' haud plura locuta
fugit et impressa tellurem reppulit hasta.
illa deam obliquo fugientem lumine cernens
murmura parva dedit successurumque Minervae
indoluit, baculumque capit, quod spinea totum

vincula cingebant. adopertaque nubibus atris,
quacumque ingreditur, florentia proterit arva
exuritque herbas et summa cacumina carpit
adflatuque suo populos urbesque domosque
polluit, et tandem Tritonida conspicit arcem
ingeniis opibusque et festa pace virentem,
vixque tenet lacrimas, quia nil lacrimabile cernit.
sed postquam thalamos intravit Cecrope natae,
iussa facit pectusque manu ferrugine tincta
tangit et hamatis praecordia sentibus implet,
inspiratque nocens virus piceumque per ossa
dissipat et medio spargit pulmone venenum.
neve mali causae spatium per latius errent,
germanam ante oculos fortunatumque sororis
coniugium pulchraque deum sub imagine ponit
cunctaque magna facit. quibus irritata, dolore
Cecropis occulto mordetur et anxia nocte,
anxia luce gemit lentaque miserrima tabe
liquitur, ut glacies incerto saucia sole.
felicisque bonis non lenius uritur Herses,
quam cum spinosis ignis supponitur herbis,
quae neque dant flammas lenique tepore cremantur.
saepe mori voluit, ne quicquam tale videret:
saepe velut crimen rigido narrare parenti:
denique in adverso venientem limine sedit
exclusura deum. cui blandimenta precesque
verbaque iactanti mitissima 'desine' dixit:
'hinc ego me non sum nisi te motura repulso.'
'stemus' ait 'pacto' velox Cyllenius 'isto,'
caelestique fores virga patefecit. at illi
surgere conanti partes, quascumque sedendo
flectimus, ignava nequeunt gravitate moveri.
illa quidem pugnat recto se attollere trunco,
sed genuum iunctura riget, frigusque per inguen
labitur, et pallent amisso sanguine venae.
utque malum late solet immedicabile cancer
serpere et inlaesas vitiatis addere partes,
sic letalis hiems paulatim in pectora venit
vitalesque vias et respiramina clausit.
nec conata loqui est, nec, si conata fuisset,
vocis habebat iter. saxum iam colla tenebat,
oraque duruerant, signumque exangue sedebat.
nec lapis albus erat: sua mens infecerat illam.

Has ubi verborum poenas mentisque profanae *Europa.*

cepit Atlantiades, dictas a Pallade terras
linquit et ingreditur iactatis aethera pennis.
sevocat hunc genitor. nec causam fassus amoris
'fide minister' ait 'iussorum, nate, meorum,
pelle moram solitoque celer delabere cursu,
quaeque tuam matrem tellus a parte sinistra
suspicit (indigenae Sidonida nomine dicunt),
hanc pete; quodque procul montano gramine pasci
armentum regale vides, ad litora verte.'
dixit. et expulsi iamdudum monte iuvenci
litora iussa petunt, ubi magni filia regis
ludere virginibus Tyriis comitata solebat.
non bene conveniunt nec in una sede morantur
maiestas et amor. sceptri gravitate relicta
ille pater rectorque deum, cui dextra trisulcis
ignibus armata est, qui nutu concutit orbem,
induitur faciem tauri mixtusque iuvencis
mugit et in teneris formosus obambulat herbis!
quippe color nivis est, quam nec vestigia duri
calcavere pedis nec solvit aquaticus auster.
colla toris extant; armis palearia pendent;
cornua parva quidem, sed quae contendere possis
facta manu, puraque magis perlucida gemma.
nullae in fronte minae, nec formidabile lumen:
pacem vultus habet. miratur Agenore nata,
quod tam formosus, quod proelia nulla minetur.
sed, quamvis mitem, metuit contingere primo:
mox adit et flores ad candida porrigit ora.
gaudet amans et, dum veniat sperata voluptas,
oscula dat manibus (vix iam, vix cetera differt)
et nunc alludit viridique exultat in herba,
nunc latus in fulvis niveum deponit harenis:
paulatimque metu dempto modo pectora praebet
virginea palpanda manu, modo cornua sertis
impedienda novis. ausa est quoque regia virgo,
nescia quem premeret, tergo considere tauri:
cum deus a terra siccoque a litore sensim
falsa pedum primis vestigia ponit in undis,
inde abit ulterius mediique per aequora ponti
fert praedam. pavet haec litusque ablata relictum
respicit, et dextra cornum tenet, altera dorso
imposita est; tremulae sinuantur flamine vestes.

LIBER TERTIUS.

Cadmus.

Iamque deus posita fallacis imagine tauri
se confessus erat Dictaeaque rura tenebat:
cum pater ignarus Cadmo perquirere raptam
imperat et poenam, si non invenerit, addit
exilium, facto pius et sceleratus eodem.
orbe pererrato (quis enim deprendere possit
furta Iovis?) profugus patriamque iramque parentis
vitat Agenorides Phoebique oracula supplex
consulit et, quae sit tellus habitanda, requirit.
'bos tibi' Phoebus ait 'solis occurret in arvis,
nullum passa iugum curvique immunis aratri.
hac duce carpe vias et, qua requieverit herba,
moenia fac condas, Boeotiaque illa vocato.'
vix bene Castalio Cadmus descenderat antro:
incustoditam lente videt ire iuvencam
nullum servitii signum cervice gerentem.
subsequitur pressoque legit vestigia gressu
auctoremque viae Phoebum taciturnus adorat.
iam vada Cephisi Panopesque evaserat arva:
bos stetit et tollens speciosam cornibus altis
ad caelum frontem mugitibus impulit auras.
atque ita respiciens comites sua terga sequentes
procubuit teneraque latus summisit in herba.
Cadmus agit grates peregrinaeque oscula terrae
figit et ignotos montes agrosque salutat.
sacra Iovi facturus erat: iubet ire ministros
et petere e vivis libandas fontibus undas.
Silva vetus stabat nulla violata securi,
et specus in medio, virgis ac vimine densus,
efficiens humilem lapidum compagibus arcum,
uberibus fecundus aquis, ubi conditus antro
Martius anguis erat, cristis praesignis et auro.
igne micant oculi; corpus tumet omne veneno;
tresque vibrant linguae; triplici stant ordine dentes.
quem postquam Tyria lucum de gente profecti
infausto tetigere gradu, demissaque in undas
urna dedit sonitum, longo caput extulit antro
caeruleus serpens horrendaque sibila misit.
effluxere urnae manibus sanguisque reliquit
corpus, et attonitos subitus tremor occupat artus.
ille volubilibus squamosos nexibus orbes

torquet et immensos saltu sinuatur in arcus,
ac media plus parte leves erectus in auras
despicit omne nemus, tantoque est corpore, quanto,
si totum spectes, geminas qui separat Arctos.
nec mora: Phoenicas, sive illi tela parabant,
sive fugam, sive ipse timor prohibebat utrumque,
occupat. hos morsu, longis complexibus illos,
hos necat adflata funesti tabe veneni.
fecerat exiguas iam sol altissimus umbras:
quae mora sit sociis, miratur Agenore natus
vestigatque viros. tegimen derepta leoni
pellis erat, telum splendenti lancea ferro
et iaculum, teloque animus praestantior omni.
ut nemus intravit letataque corpora vidit
victoremque supra spatiosi corporis hostem
tristia sanguinea lambentem vulnera lingua,
'aut ultor vestrae, fidissima corpora, mortis,
aut comes' inquit 'ero.' dixit, dextraque molarem
sustulit et magnum magno conamine misit.
illius impulsu cum turribus ardua celsis
moenia mota forent: serpens sine vulnere mansit,
loricaeque modo squamis defensus et atrae
duritia pellis validos cute reppulit ictus.
at non duritia iaculum quoque vicit eadem,
quod medio lentae spinae curvamine fixum
constitit; et totum descendit in ilia ferrum.
ille dolore ferox caput in sua terga retorsit
vulneraque aspexit fixumque hastile momordit,
idque ubi vi multa partem labefecit in omnem,
vix tergo eripuit: ferrum tamen ossibus haesit.
tunc vero postquam solitas accessit ad iras
causa recens, plenis tumuerunt guttura venis,
spumaque pestiferos circumfluit albida rictus,
terraque rasa sonat squamis, quique halitus exit
ore niger Stygio, vitiatas inficit auras.
ipse modo immensum spiris facientibus orbem
cingitur, interdum longa trabe rectior astat,
impete nunc vasto ceu concitus imbribus amnis
fertur et obstantes proturbat pectore silvas.
cedit Agenorides paulum spolioque leonis
sustinet incursus instantiaque ora retardat
cuspide praetenta. furit ille et inania duro
vulnera dat ferro figitque in acumine dentes.
iamque venenifero sanguis manare palato

coeperat et virides aspergine tinxerat herbas:
sed leve vulnus erat, quia se retrahebat ab ictu
laesaque colla dabat retro plagamque sedere
cedendo arcebat nec longius ire sinebat:
donec Agenorides coniectum in guttura ferrum
usque sequens pressit, dum retro quercus eunti
obstitit, et fixa est pariter cum robore cervix.
pondere serpentis curvata est arbor et ima
parte flagellari gemuit sua robora caudae.
dum spatium victor victi considerat hostis,
vox subito audita est. neque erat cognoscere promptum,
unde; sed audita est: 'quid, Agenore nate, peremptum
serpentem spectas? et tu spectabere serpens.'
ille diu pavidus pariter cum mente colorem
perdiderat, gelidoque comae terrore rigebant.
ecce viri fautrix superas delapsa per auras
Pallas adest motaeque iubet supponere terrae
vipereos dentes, populi incrementa futuri.
paret et, ut presso sulcum patefecit aratro,
spargit humi iussos, mortalia semina, dentes.
inde (fide maius) glaebae coepere moveri,
primaque de sulcis acies apparuit hastae,
tegmina mox capitum picto nutantia cono,
mox umeri pectusque onerataque bracchia telis
existunt, crescitque seges clipeata virorum.
sic ubi tolluntur festis aulaea theatris,
surgere signa solent primumque ostendere vultus,
cetera paulatim, placidoque educta tenore
tota patent imoque pedes in margine ponunt.
territus hoste novo Cadmus capere arma parabat:
'ne cape' de populo quem terra creaverat unus
exclamat 'nec te civilibus insere bellis.'
atque ita terrigenis rigido de fratribus unum
comminus ense ferit: iaculo cadit eminus ipse.
hic quoque, qui leto dederat, non longius illo
vivit, et expirat, modo quas acceperat, auras.
exemploque pari furit omnis turba, suoque
Marte cadunt subiti per mutua vulnera fratres.
iamque brevis vitae spatium sortita iuventus
sanguineo tepidam plangebat pectore matrem,
quinque superstitibus. quorum fuit unus Echion.
is sua iecit humo monitu Tritonidis arma
fraternaeque fidem pacis petiitque deditque.
hos operis comites habuit Sidonius hospes,

cum posuit iussam Phoebeïs sortibus urbem.
Iam stabant Thebae. poteras iam, Cadme, videri
exilio felix. soceri tibi Marsque Venusque
contigerant: huc adde genus de coniuge tanta,
tot natos natasque et, pignora cara, nepotes,
hos quoque iam iuvenes. sed scilicet ultima semper
expectanda dies homini est, dicique beatus
ante obitum nemo supremaque funera debet.
Prima nepos inter tot res tibi, Cadme, secundas *Actaeon.*
causa fuit luctus, alienaque cornua fronti
addita, vosque canes satiatae sanguine erili.
at bene si quaeras, fortunae crimen in illo,
non scelus invenies: quod enim scelus error habebat?
mons erat infectus variarum caede ferarum,
iamque dies medius rerum contraxerat umbras,
et sol ex aequo meta distabat utraque:
cum iuvenis placido per devia lustra vagantes
participes operum compellat Hyantius ore:
'lina madent, comites, ferrumque cruore ferarum,
fortunaeque dies habuit satis. altera lucem
cum croceis invecta rotis Aurora reducet,
propositum repetemus opus. nunc Phoebus utraque
distat idem terra finditque vaporibus arva.
sistite opus praesens nodosaque tollite lina.'
iussa viri faciunt intermittuntque laborem.
vallis erat piceis et acuta densa cupressu,
nomine Gargaphie, succinctae sacra Dianae,
cuius in extremo est antrum nemorale recessu,
arte laboratum nulla: simulaverat artem
ingenio natura suo; nam pumice vivo
et levibus tofis nativum duxerat arcum.
fons sonat a dextra, tenui perlucidus unda,
margine gramineo patulos incinctus hiatus.
hic dea silvarum venatu fessa solebat
virgineos artus liquido perfundere rore.
quo postquam subiit, nympharum tradidit uni
armigerae iaculum pharetramque arcusque retentos;
altera depositae subiecit bracchia pallae;
vincla duae pedibus demunt. nam doctior illis
Ismenis Crocale sparsos per colla capillos
colligit in nodum, quamvis erat ipsa solutis.
excipiunt laticem Nepheleque Hyaleque Rhanisque
et Psecas et Phiale, funduntque capacibus urnis.
dumque ibi perluitur solita Titania lympha,

ecce nepos Cadmi dilata parte laborum
per nemus ignotum non certis passibus errans
pervenit in lucum: sic illum fata ferebant.
qui simul intravit rorantia fontibus antra,
sicut erant nudae viso sua pectora nymphae
percussere viro subitisque ululatibus omne
implevere nemus, circumfusaeque Dianam
corporibus texere suis. tamen altior illis
ipsa dea est colloque tenus supereminet omnes.
qui color infectis adversi solis ab ictu
nubibus esse solet aut purpureae aurorae,
is fuit in vultu visae sine veste Dianae.
quae quamquam comitum turba est stipata suarum,
in latus obliquum tamen astitit oraque retro
flexit. et ut vellet promptas habuisse sagittas,
quas habuit sic hausit aquas, vultumque virilem
perfudit spargensque comas ultricibus undis
addidit haec cladis praenuntia verba futurae:
'nunc tibi me posito visam velamine narres,
si poteris narrare, licet.' nec plura minata
dat sparso capiti vivacis cornua cervi,
dat spatium collo summasque cacuminat aures,
cum pedibusque manus, cum longis bracchia mutat
cruribus et velat maculoso vellere corpus.
additus et pavor est. fugit Autonoeïus heros
et se tam celerem cursu miratur in ipso.
ut vero vultus et cornua vidit in unda,
'me miserum!' dicturus erat: vox nulla secuta est.
ingemuit: vox illa fuit; lacrimaeque per ora
non sua fluxerunt: mens tantum pristina mansit.
quid faciat? repetatne domum et regalia tecta?
an lateat silvis? pudor hoc, timor impedit illud.
dum dubitat, videre canes: primique Melampus
Ichnobatesque sagax latratu signa dederunt,
Gnosius Ichnobates, Spartana gente Melampus.
inde ruunt alii rapida velocius aura,
Pamphagus et Dorceus et Oribasus, Arcades omnes,
Nebrophonusque valens et trux cum Laelape Theron,
et pedibus Pterelas et naribus utilis Agre,
Hylaeusque fero nuper percussus ab apro,
deque lupo concepta Nape, pecudesque secuta
Poemenis, et natis comitata Harpyia duobus,
et substricta gerens Sicyonius ilia Ladon
et Dromas et Canache Sticteque et Tigris et Alce

et niveis Leucon et villis Asbolus atris
praevalidusque Lacon et cursu fortis Aëllo
et Thous et Cyprio velox cum fratre Lycisce,
et nigram medio frontem distinctus ab albo
Harpalos et Melaneus hirsutaque corpore Lachne,
et patre Dictaeo, sed matre Laconide nati
Labros et Argiodus, et acutae vocis Hylactor,
quosque referre mora est. ea turba cupidine praedae
per rupes scopulosque adituque carentia saxa,
quaque est difficilis quaque est via nulla, sequuntur.
ille fugit per quae fuerat loca saepe secutus.
heu, famulos fugit ipse suos! clamare libebat
'Actaeon ego sum, dominum cognoscite vestrum!"
verba animo desunt: resonat latratibus aether.
prima Melanchaetes in tergo vulnera fecit,
proxima Therodamas: Oresitrophus haesit in armo.
tardius exierant, sed per compendia montis
anticipata via est. dominum retinentibus illis
cetera turba coit confertque in corpore dentes.
iam loca vulneribus desunt. gemit ille, sonumque,
etsi non hominis, quem non tamen edere possit
cervus, habet maestisque replet iuga nota querelis;
et genibus pronis supplex similisque roganti
circumfert tacitos tamquam sua bracchia vultus.
at comites rapidum solitis hortatibus agmen
ignari instigant oculisque Actaeona quaerunt
et velut absentem certatim Actaeona clamant —
ad nomen caput ille refert — et abesse queruntur,
nec capere oblatae segnem spectacula praedae.
vellet abesse quidem; sed adest. velletque videre,
non etiam sentire, canum fera facta suorum.
undique circumstant, mersisque in corpore rostris
dilacerant falsi dominum sub imagine cervi.
[nec nisi finita per plurima vulnera vita
ira pharetratae fertur satiata Dianae.]
Rumor in ambiguo est. aliis violentior aequo *Semele.*
visa dea est, alii laudant dignamque severa
virginitate vocant. pars invenit utraque causas.
sola Iovis coniunx non tam culpetne probetne
eloquitur, quam clade domus ab Agenore ductae
gaudet, et a Tyria collectum paelice transfert
in generis socios odium. subit ecce priori
causa recens, gravidamque dolet de semine magni
esse Iovis Semelen. dum linguam ad iurgia solvit,

'profeci quid enim totiens per iurgia?' dixit:
'ipsa petenda mihi est. ipsam, si maxima Iuno
rite vocor, perdam, si me gemmantia dextra
sceptra tenere decet, si sum regina Iovisque
et soror et coniunx, certe soror. at, puto, furto est
contenta, et thalami brevis est iniuria nostri?
concipit! id deerat! manifestaque crimina pleno
fert utero, et mater, quod vix mihi contigit, uno
de Iove vult fieri: tanta est fiducia formae.
fallat eam faxo. nec sum Saturnia, si non
ab Iove mersa suo Stygias penetrabit ad undas.'
surgit ab his solio, fulvaque recondita nube
limen adit Semeles. nec nubes ante removit,
quam simulavit anum posuitque ad tempora canos
sulcavitque cutem rugis, et curva trementi
membra tulit passu. vocem quoque fecit anilem,
ipsaque erat Beroë, Semeles Epidauria nutrix.
ergo ubi captato sermone diuque loquendo
ad nomen venere Iovis, suspirat et 'opto,
Iuppiter ut sit' ait. 'metuo tamen omnia. multi
nomine divorum thalamos iniere pudicos.
nec tamen esse Iovem satis est. det pignus amoris,
si modo verus is est. quantusque et qualis ab alta
Iunone excipitur, tantus talisque, rogato,
det tibi complexus suaque ante insignia sumat.'
talibus ignaram Iuno Cadmeïda dictis
formarat. rogat illa Iovem sine nomine munus.
cui deus 'elige' ait, 'nullam patiere repulsam.
quoque magis credas, Stygii quoque conscia sunto
numina torrentis: timor et deus ille deorum est.'
laeta malo nimiumque potens perituraque amantis
obsequio Semele 'qualem Saturnia' dixit
'te solet amplecti, Veneris cum foedus initis,
da mihi te talem.' voluit deus ora loquentis
opprimere: exierat iam vox properata sub auras.
ingemuit. neque enim non haec optasse, neque ille
non iurasse potest. ergo maestissimus altum
aethera conscendit, vultuque sequentia traxit
nubila, quîs nimbos inmixtaque fulgura ventis
addidit et tonitrus et inevitabile fulmen.
qua tamen usque potest, vires sibi demere temptat.
nec, quo centimanum deiecerat igne Typhoea,
nunc armatur eo: nimium feritatis in illo est.
est aliud levius fulmen, cui dextra Cyclopum

saevitiae flammaeque minus, minus addidit irae:
tela secunda vocant superi. capit illa domumque
intrat Agenoream. corpus mortale tumultus
non tulit aetherios donisque iugalibus arsit.
imperfectus adhuc infans genetricis ab alvo
eripitur, patrioque tener (si credere dignum est)
insuitur femori maternaque tempora complet.
furtim illum primis Ino matertera cunis
educat: inde datum nymphae Nyseïdes antris
occuluere suis lactisque alimenta dedere.

Dumque ea per terras fatali lege geruntur, *Tiresias.*
tutaque bis geniti sunt incunabula Bacchi:
forte Iovem memorant, diffusum nectare, curas
seposuisse graves vacuaque agitasse remissos
cum Iunone iocos et 'maior vestra profecto est,
quam quae contingit maribus' dixisse 'voluptas.'
illa negat. placuit, quae sit sententia docti
quaerere Tiresiae: Venus huic erat utraque nota.
nam duo magnorum viridi coeuntia silva
corpora serpentum baculi violaverat ictu:
deque viro factus (mirabile) femina septem
egerat autumnos. octavo rursus eosdem
vidit et 'est vestrae si tanta potentia plagae,'
dixit 'ut auctoris sortem in contraria mutet,
nunc quoque vos feriam.' percussis anguibus isdem
forma prior rediit, genitivaque venit imago.
arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa
dicta Iovis firmat. gravius Saturnia iusto
nec pro materia fertur doluisse, suique
iudicis aeterna damnavit lumina nocte.
at pater omnipotens (neque enim licet irrita cuiquam
facta dei fecisse deo) pro lumine adempto
scire futura dedit poenamque levavit honore.

Ille per Aonias fama celeberrimus urbes *Narcissus.*
inreprehensa dabat populo responsa petenti.
prima fide vocisque ratae temptamina sumpsit
caerula Liriope, quam quondam flumine curvo
implicuit clausaeque suis Cephisus in undis
vim tulit. enixa est utero pulcherrima pleno
infantem, nymphis iam tunc qui posset amari,
Narcissumque vocat. de quo consultus, an esset
tempora maturae visurus longa senectae,
fatidicus vates 'si se non noverit' inquit.
vana diu visa est vox auguris. exitus illam

resque probat letique genus novitasque furoris.
namque ter ad quinos unum Cephisius annum
addiderat, poteratque puer iuvenisque videri.
multi illum iuvenes, multae cupiere puellae;
sed fuit in tenera tam dura superbia forma:
nulli illum iuvenes, nullae tetigere puellae.
aspicit hunc trepidos agitantem in retia cervos (*Echo.*)
vocalis nymphe, quae nec reticere loquenti
nec prior ipsa loqui didicit, resonabilis Echo.
corpus adhuc Echo, non vox erat. et tamen usum
garrula non alium, quam nunc habet, oris habebat,
reddere de multis ut verba novissima posset.
fecerat hoc Iuno, quia, cum deprendere posset
cum Iove saepe suo nymphas in monte iacentes,
illa deam longo prudens sermone tenebat,
dum fugerent nymphae. postquam Saturnia sensit,
'huius' ait 'linguae, qua sum delusa, potestas
parva tibi dabitur vocisque brevissimus usus:'
reque minas firmat. tamen haec in fine loquendi
ingeminat voces auditaque verba reportat.
ergo ubi Narcissum per devia rura vagantem
vidit et incaluit, sequitur vestigia furtim:
quoque magis sequitur, flamma propiore calescit,
non aliter, quam cum summis circumlita taedis
admotas rapiunt vivacia sulphura flammas.
o quotiens voluit blandis accedere dictis
et molles adhibere preces! natura repugnat
nec sinit, incipiat. sed, quod sinit, illa parata est
expectare sonos, ad quos sua verba remittat.
forte puer, comitum seductus ab agmine fido,
dixerat 'ecquis adest?', et 'adest' responderat Echo.
hic stupet atque aciem partes dimittit in omnes.
voce 'veni' magna clamat. vocat illa vocantem.
respicit, et rursus nullo veniente 'quid' inquit
'me fugis?' et totidem, quot dixit, verba recepit.
perstat, et alternae deceptus imagine vocis
'huc coeamus' ait, nullique libentius umquam
responsura sono 'coeamus' rettulit Echo
et verbis favet ipsa suis, egressaque silva
ibat, ut iniceret sperato bracchia collo.
ille fugit fugiensque 'manus complexibus aufer!
ante' ait 'emoriar, quam sit tibi copia nostri.'
rettulit illa nihil nisi 'sit tibi copia nostri!'
spreta latet silvis pudibundaque frondibus ora

protegit et solis ex illo vivit in antris.
sed tamen haeret amor crescitque dolore repulsae.
extenuant vigiles corpus miserabile curae,
adducitque cutem macies et in aëra sucus
corporis omnis abit: vox tantum atque ossa supersunt.
vox manet: ossa ferunt lapidis traxisse figuram.
[inde latet silvis nulloque in monte videtur:
omnibus auditur. sonus est, qui vivit in illa.]
Sic hanc, sic alias undis aut montibus ortas
luserat hic nymphas, sic coetus ante viriles.
inde manus aliquis despectus ad aethera tollens
'sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!'
dixerat: assensit precibus Rhamnusia iustis.
fons erat inlimis, nitidis argenteus undis,
quem neque pastores neque pastae monte capellae
contigerant aliudve pecus, quem nulla volucris
nec fera turbarat nec lapsus ab arbore ramus.
gramen erat circa, quod proximus umor alebat,
silvaque sole locum passura tepescere nullo.
hic puer et studio venandi lassus et aestu
procubuit, faciemque loci fontemque secutus.
[dumque sitim sedare cupit, sitis altera crevit]
dumque bibit, visae correptus imagine formae
spem sine corpore amat; corpus putat esse, quod unda est.
adstupet ipse sibi vultuque immotus eodem
haeret, ut e Pario formatum marmore signum.
spectat humi positus geminum – sua lumina – sidus,
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines,
impubesque genas et eburnea colla decusque
oris et in niveo mixtum candore ruborem,
cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse.
se cupit imprudens, et qui probat, ipse probatur,
dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet.
irrita fallaci quotiens dedit oscula fonti!
in mediis quotiens visum captantia collum
bracchia mersit aquis nec se deprendit in illis!
quid videat, nescit. sed quod videt, uritur illo,
atque oculos idem, qui decipit, incitat error.
credule, quid frustra simulacra fugacia captas?
quod petis, est nusquam: quod amas, avertere, perdes!
ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est:
nil habet ista sui; tecum venitque manetque;
tecum discedet, si tu discedere possis.
non illum Cereris, non illum cura quietis

abstrahere inde potest: sed opaca fusus in herba
spectat inexpleto mendacem lumine formam,
perque oculos perit ipse suos. paulumque levatus
ad circumstantes tendens sua bracchia silvas
'ecquis, io silvae, crudelius' inquit 'amavit?
scitis enim, et multis latebra opportuna fuistis.
ecquem, cum vestrae tot agantur saecula vitae,
qui sic tabuerit, longo meministis in aevo?
et placet, et video; sed quod videoque placetque,
non tamen invenio: tantus tenet error amantem!
quoque magis doleam, nec nos mare separat ingens
nec via nec montes nec clausis moenia portis:
exigua prohibemur aqua. cupit ipse teneri:
nam quotiens liquidis porreximus oscula lymphis,
hic totiens ad me resupino nititur ore.
posse putes tangi! minimum est, quod amantibus obstat.
quisquis es, huc exi! quid me, puer unice, fallis,
quove petitus abis? certe nec forma nec aetas
est mea, quam fugias; et amarunt me quoque nymphae.
spem mihi nescio quam vultu promittis amico,
cumque ego porrexi tibi bracchia, porrigis ultro:
cum risi, adrides: lacrimas quoque saepe notavi,
me lacrimante, tuas. nutu quoque signa remittis:
et, quantum motu formosi suspicor oris,
verba refers, aures non pervenientia nostras.
iste ego sum! sensi, nec me mea fallit imago!
uror amore mei, flammas moveoque feroque.
quid faciam? roger, anne rogem? quid deinde rogabo?
quod cupio, mecum est: inopem me copia fecit.
o utinam a nostro secedere corpore possem!
votum in amante novum: vellem, quod amamus, abesset!
iamque dolor vires adimit, nec tempora vitae
longa meae superant, primoque extinguor in aevo.
nec mihi mors gravis est posituro morte dolores:
hic, qui diligitur, vellem diuturnior esset.
nunc duo concordes anima moriemur in una.'
dixit et ad faciem rediit male sanus eandem
et lacrimis turbavit aquas, obscuraque moto
reddita forma lacu est. quam cum vidisset abire,
'quo refugis? remane, nec me, crudelis, amantem
desere' clamavit: 'liceat, quod tangere non est,
aspicere, et misero praebere alimenta furori.'
dumque dolet, summa vestem deduxit ab ora
nudaque marmoreis percussit pectora palmis.

pectora traxerunt tenuem percussa ruborem,
non aliter quam poma solent, quae candida parte
parte rubent, aut ut variis solet uva racemis
ducere purpureum nondum matura colorem.
quae simul aspexit liquefacta rursus in unda,
non tulit ulterius; sed ut intabescere flavae
igne levi cerae, matutinaeque pruinae
sole tepente solent, sic attenuatus amore
liquitur et tecto paulatim carpitur igni.
et neque iam color est mixto candore rubori,
nec vigor et vires et quae modo visa placebant,
nec corpus remanet, quondam quod amaverat Echo.
quae tamen ut vidit, quamvis irata memorque,
indoluit, quotiensque puer miserabilis 'eheu!'
dixerat, haec resonis iterabat vocibus 'eheu.'
cumque suos manibus percusserat ille lacertos,
haec quoque reddebat sonitum plangoris eundem.
ultima vox solitam fuit haec spectantis in undam
'heu frustra dilecte puer!' totidemque remisit
verba locus. dictoque 'vale,' 'vale' inquit et Echo.
ille caput viridi fessum summisit in herba:
lumina mors clausit domini mirantia formam.
tum quoque se, postquam est inferna sede receptus,
in Stygia spectabat aqua. planxere sorores
Naides et sectos fratri posuere capillos,
planxerunt Dryades: plangentibus assonat Echo.
iamque rogum quassasque faces feretrumque parabant:
nusquam corpus erat. croceum pro corpore florem
inveniunt, foliis medium cingentibus albis.

Cognita res meritam vati per Achaïdas urbes *Pentheus.*
attulerat famam, nomenque erat auguris ingens.
spernit Echionides tamen hunc ex omnibus unus
contemptor superum Pentheus, praesagaque ridet
verba senis tenebrasque et cladem lucis ademptae
obicit. ille movens albentia tempora canis
'quam felix esses, si tu quoque luminis huius
orbus' ait 'fieres, ne Bacchica sacra videres!
namque dies aderit, quam non procul auguror esse,
qua novus huc veniat, proles Semeleïa, Liber.
quem nisi templorum fueris dignatus honore,
mille lacer spargere locis, et sanguine silvas
foedabis matremque tuam matrisque sorores.
eveniet. neque enim dignabere numen honore,
meque sub his tenebris nimium vidisse quereris.'

talia dicentem proturbat Echione natus.
dicta fides sequitur, responsaque vatis aguntur.
Liber adest, festisque fremunt ululatibus agri,
turba ruit, mixtaeque viris matresque nurusque
vulgusque proceresque ignota ad sacra feruntur.
'quis furor, anguigenae, proles Mavortia, vestras
attonuit mentes?' Pentheus ait, 'aerane tantum
aere repulsa valent et adunco tibia cornu
et magicae fraudes, ut, quos non bellicus ensis,
non tuba terruerit, non strictis agmina telis,
femineae voces et mota insania vino
obscenique greges et inania tympana vincant?
vosne, senes, mirer, qui longa per aequora vecti
hac Tyron, hac profugos posuistis sede Penates,
nunc sinitis sine Marte capi? vosne, acrior aetas,
o iuvenes, propiorque meae, quos arma tenere,
non thyrsos, galeaque tegi, non fronde, decebat?
este, precor, memores, qua sitis stirpe creati,
illiusque animos, qui multos perdidit unus,
sumite serpentis! pro fontibus ille lacuque
interiit: at vos pro fama vincite vestra!
ille dedit leto fortes, vos pellite molles
et patrium retinete decus. si fata vetabant
stare diu Thebas, utinam tormenta virique
moenia diruerent, ferrumque ignisque sonarent!
essemus miseri sine crimine; sorsque querenda,
non celanda foret, lacrimaeque pudore carerent.
at nunc a puero Thebae capientur inermi,
quem neque bella iuvant nec tela nec usus equorum,
sed madidi murra crines mollesque coronae
purpuraque et pictis intextum vestibus aurum.
quem quidem ego actutum — modo vos absistite — cogam
assumptumque patrem commentaque sacra fateri.
an satis Acrisio est animi, contemnere vanum
numen et Argolicas venienti claudere portas:
Penthea terrebit cum totis advena Thebis?
ite citi' (famulis hoc imperat), 'ite ducemque
attrahite huc vinctum! iussis mora segnis abesto.'
hunc avus, hunc Athamas, hunc cetera turba suorum
corripiunt dictis frustraque inhibere laborant.
acrior admonitu est, irritaturque retentu
et crescit rabies, remoraminaque ipsa nocebant.
sic ego torrentem, qua nil obstabat eunti,
lenius et modico strepitu decurrere vidi:

at quacumque trabes obstructaque saxa tenebant,
spumeus et fervens et ab obice saevior ibat.
ecce cruentati redeunt et, Bacchus ubi esset,
quaerenti domino Bacchum vidisse negarunt;
'hunc' dixere 'tamen comitem famulumque sacrorum
cepimus' et tradunt manibus post terga ligatis
sacra dei quendam Tyrrhena gente secutum.
Aspicit hunc Pentheus oculis, quos ira tremendos
fecerat; et quamquam poenae vix tempora differt,
'o periture tuaque aliis documenta dature
morte,' ait 'ede tuum nomen nomenque parentum
et patriam, morisque novi cur sacra frequentes.'
ille metu vacuus 'nomen mihi' dixit 'Acoetes, *(Bacchus et nautae.)*
patria Maeonia est; humili de plebe parentes.
non mihi, quae duri colerent, pater arva, iuvenci,
lanigerosve greges, non ulla armenta reliquit.
pauper et ipse fuit, linoque solebat et hamis
decipere et calamo salientes ducere pisces.
ars illi sua census erat. cum traderet artem,
"accipe quas habeo, studii successor et heres,"
dixit "opes!" moriensque mihi nihil ille reliquit
praeter aquas: unum hoc possum appellare paternum.
mox ego, ne scopulis haererem semper in isdem,
addidici regimen dextra moderante carinae
flectere, et Oleniae sidus pluviale capellae
Taygetenque Hyadasque oculis Arctonque notavi
ventorumque domos et portus puppibus aptos.
forte petens Delum Chiae telluris ad oras
applicor, et dextris adducor litora remis,
doque leves saltus udaeque immittor harenae.
nox ubi consumpta est (Aurora rubescere primo
coeperat), exurgo laticesque inferre recentes
admoneo monstroque viam, quae ducat ad undas.
ipse quid aura mihi tumulo promittat ab alto
prospicio comitesque voco repetoque carinam.
"adsumus en!" inquit sociorum primus Opheltes,
utque putat praedam deserto nactus in agro,
virginea puerum ducit per litora forma.
ille mero somnoque gravis titubare videtur
vixque sequi. specto cultum faciemque gradumque:
nil ibi, quod credi posset mortale, videbam.
et sensi, et dixi sociis "quod numen in isto
corpore sit, dubito: sed corpore numen in isto est.
quisquis es, o faveas nostrisque laboribus adsis:

his quoque des veniam." "pro nobis mitte precari,"
Dictys ait, quo non alius conscendere summas
ocior antemnas prensoque rudente relabi.
hoc Libys, hoc flavus, prorae tutela, Melanthus,
hoc probat Alcimedon et, qui requiemque modumque
voce dabat remis, animorum hortator Epopeus,
hoc omnes alii. praedae tam caeca cupido est.
"non tamen hanc sacro violari pondere pinum
perpetiar" dixi: "pars hic mihi maxima iuris."
inque aditu obsisto. furit audacissimus omni
de numero Lycabas, qui Tusca pulsus ab urbe
exilium dira poenam pro caede luebat.
is mihi, dum resto, iuvenali guttura pugno
rupit, et excussum misisset in aequora, si non
haesissem, quamvis amens, in fune retentus.
impia turba probat factum. tum denique Bacchus —
Bacchus enim fuerat — veluti clamore solutus
sit sopor, aque mero redeant in pectora sensus,
"quid facitis? quis clamor?" ait, "qua (dicite, nautae!)
huc ope perveni? quo me deferre paratis?"
"pone metum," Proreus "et quos contingere portus,
ede, velis," dixit: "terra sistere petita."
"Naxon" ait Liber "cursus advertite vestros.
illa mihi domus est: vobis erit hospita tellus."
per mare fallaces perque omnia numina iurant
sic fore, meque iubent pictae dare vela carinae.
dextera Naxus erat. dextra mihi lintea danti
"quid facis, o demens? quis te furor" inquit Opheltes
"persequitur? retine!" "laevam pete" maxima nutu
pars mihi significat, pars, quid velit, ore susurrat.
obstipui, "capiat"que "alius moderamina" dixi
meque ministerio scelerisque artisque removi.
increpor a cunctis, totumque inmurmurat agmen.
e quibus Aethalion "te scilicet omnis in uno
nostra salus posita est!" ait et subit ipse meumque
explet opus, Naxoque petit diversa relicta.
tum deus illudens, tamquam modo denique fraudem
senserit, e puppi pontum prospectat adunca
et flenti similis "non haec mihi litora, nautae,
promisistis" ait, "non haec mihi terra rogata est.
quo merui poenam facto? quae gloria vestra est,
si puerum iuvenes, si multi fallitis unum?"
iamdudum flebam. lacrimas manus impia nostras
ridet et impellit properantibus aequora remis.

per tibi nunc ipsum — nec enim praesentior illo
est deus — adiuro, tam me tibi vera referre,
quam veri maiora fide. stetit aequore puppis
haud aliter, quam si siccum navale teneret.
illi admirantes remorum in verbere perstant
velaque deducunt geminaque ope currere temptant.
impediunt hederae remos nexuque recurvo
serpunt et gravidis distinguunt vela corymbis.
ipse racemiferis frontem circumdatus uvis
pampineis agitat velatam frondibus hastam.
quem circa tigres simulacraque inania lyncum
pictarumque iacent fera corpora pantherarum.
exiluere viri, sive hoc insania fecit
sive timor; primusque Medon nigrescere coepit
corpore et expresso spinae curvamine flecti.
incipit huic Lycabas: "in quae miracula" dixit
"verteris?" et lati rictus et panda loquenti
naris erat, squamamque cutis durata trahebat.
at Libys obstantes dum vult obvertere remos,
in spatium resilire manus breve vidit, et illas
iam non esse manus, iam pinnas posse vocari.
alter ad intortos cupiens dare bracchia funes
bracchia non habuit, truncoque repandus in undas
corpore desiluit. falcata novissima cauda est,
qualia dimidiae sinuantur cornua lunae.
undique dant saltus multaque aspergine rorant
emerguntque iterum redeuntque sub aequora rursus
inque chori ludunt speciem lascivaque iactant
corpora et acceptum patulis mare naribus efflant.
de modo viginti (tot enim ratis illa ferebat)
restabam solus. pavidum gelidumque trementi
corpore vixque meum firmat deus "excute" dicens
"corde metum, Diamque tene!" delatus in illam
accessi sacris, Baccheaque festa frequento.'
'praebuimus longis' Pentheus 'ambagibus aures' *Pentheus.*
inquit, 'ut ira mora vires absumere posset.
praecipitem famuli rapite hunc, cruciataque diris
corpora tormentis Stygiae demittite nocti.'
protinus abstractus solidis Tyrrhenus Acoetes
clauditur in tectis: et dum crudelia iussae
instrumenta necis ferrumque ignesque parantur,
sponte sua patuisse fores, lapsasque lacertis
sponte sua fama est nullo solvente catenas.

Perstat Echionides. nec iam iubet ire, sed ipse

vadit, ubi electus facienda ad sacra Cithaeron
cantibus et clara bacchantum voce sonabat.
ut fremit acer equus, cum bellicus aere canoro
signa dedit tubicen, pugnaeque assumit amorem,
Penthea sic ictus longis ululatibus aether
movit, et audito clamore recanduit ira.
monte fere medio est, cingentibus ultima silvis,
purus ab arboribus spectabilis undique campus.
hic oculis illum cernentem sacra profanis
prima videt, prima est insano concita cursu,
prima suum misso violavit Penthea thyrso
mater. 'io, geminae' clamavit, 'adeste, sorores!
ille aper, in nostris errat qui maximus agris,
ille mihi feriendus aper.' ruit omnis in unum
turba furens; cunctae coëunt trepidumque sequuntur,
iam trepidum, iam verba minus violenta loquentem,
iam se damnantem, iam se peccasse fatentem.
saucius ille tamen 'fer opem, matertera' dixit
'Autonoë! moveant animos Actaeonis umbrae.'
illa, quis Actaeon, nescit dextramque precantis
abstulit: Inoo lacerata est altera raptu.
non habet infelix, quae matri bracchia tendat:
trunca sed ostendens disiectis vulnera membris,
'aspice, mater!' ait. visis ululavit Agaue
collaque iactavit movitque per aëra crinem:
avulsumque caput digitis complexa cruentis
clamat 'io comites, opus haec victoria nostrum est!'
non citius frondes autumni frigore tactas
iamque male haerentes alta rapit arbore ventus,
quam sunt membra viri manibus direpta nefandis.
talibus exemplis monitae nova sacra frequentant
turaque dant sanctasque colunt Ismenides aras.

LIBER QUARTUS.

At non Alcithoë Minyeïas orgia censet *Minyeïdes.*
accipienda dei, sed adhuc temeraria Bacchum
progeniem negat esse Iovis, sociasque sorores
impietatis habet. festum celebrare sacerdos,
immunesque operum famulas dominasque suorum
pectora pelle tegi, crinales solvere vittas,
serta coma, manibus frondentes sumere thyrsos
iusserat; et saevam laesi fore numinis iram

vaticinatus erat. parent matresque nurusque,
telasque calathosque infectaque pensa reponunt
turaque dant Bacchumque vocant Bromiumque Lyaeumque
Ignigenamque satumque iterum solumque Bimatrem:
additur his Nyseus indetonsusque Thyoneus
et cum Lenaeo genialis consitor uvae,
Nycteliusque Eleleusque parens et Iacchus et Euhan,
et quae praeterea per Graias plurima gentes
nomina, Liber, habes. tibi enim inconsumpta iuventa est,
tu puer aeternus, tu formosissimus alto
conspiceris caelo. tibi, cum sine cornibus astas,
virgineum caput est. oriens tibi victus adusque
decolor extremo qua tinguitur India Gange.
Penthea tu, venerande, bipenniferumque Lycurgum
sacrilegos mactas, Tyrrhenaque mittis in aequor
corpora. tu biiugum pictis insignia frenis
colla premis lyncum, Bacchae Satyrique sequuntur,
quique senex ferula titubantes ebrius artus
sustinet et pando non fortiter haeret asello.
quacumque ingrederis, clamor iuvenalis et una
femineae voces impulsaque tympana palmis
concavaque aera sonant longoque foramine buxus.
'placatus mitisque' rogant Ismenides 'adsis,'
iussaque sacra colunt. solae Minyeïdes intus
intempestiva turbantes festa Minerva
aut ducunt lanas aut stamina pollice versant
aut haerent telae famulasque laboribus urgent.
e quibus una levi deducens pollice filum,
'dum cessant aliae commentaque sacra frequentant,
nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet' inquit,
'utile opus manuum vario sermone levemus:
perque vices aliquid, quod tempora longa videri
non sinat, in medium vacuas referamus ad aures.'
dicta probant, primamque iubent narrare sorores.
illa, quid e multis referat (nam plurima norat),
cogitat. et dubia est, de te, Babylonia, narret,
Derceti, quam versa squamis velantibus artus
stagna Palaestini credunt motasse figura:
an magis, ut sumptis illius filia pennis
extremos altis in turribus egerit annos:
Nais an ut cantu nimiumque potentibus herbis
verterit in tacitos iuvenalia corpora pisces,
donec idem passa est: an, quae poma alba ferebat,

ut nunc nigra ferat contactu sanguinis arbor.
hoc placet. hanc, quoniam vulgaris fabula non est,
talibus orsa modis, lana sua fila sequente.
'Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, *(Pyramus et Thisbe.)*
altera, quas oriens habuit, praelata puellis,
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
notitiam primosque gradus vicinia fecit:
tempore crevit amor. taedae quoque iure coissent:
sed vetuere patres. quod non potuere vetare,
ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
conscius omnis abest: nutu signisque loquuntur.
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
fissus erat tenui rima, quam duxerat olim
cum fieret, paries domui communis utrique.
id vitium nulli per saecula longa notatum —
quid non sentit amor? — primi vidistis amantes
et vocis fecistis iter. tutaeque per illud
murmure blanditiae minimo transire solebant.
saepe, ubi constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc,
inque vices fuerat captatus anhelitus oris,
"invide" dicebant "paries, quid amantibus obstas?
quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi,
aut hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres!
nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur,
quod datus est verbis ad amicas transitus aures."
talia diversa nequiquam sede locuti
sub noctem dixere 'vale,' partique dedere
oscula quisque suae non pervenientia contra.
postera nocturnos aurora removerat ignes,
solque pruinosas radiis siccaverat herbas:
ad solitum coiere locum. tum murmure parvo
multa prius questi, statuunt, ut nocte silenti
fallere custodes foribusque excedere temptent,
cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant,
neve sit errandum lato spatiantibus arvo,
conveniant ad busta Nini lateantque sub umbra
arboris. arbor ibi niveis uberrima pomis
ardua morus erat, gelido contermina fonti.
pacta placent: et lux, tarde discedere visa,
praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem.
callida per tenebras versato cardine Thisbe
egreditur fallitque suos, adopertaque vultum
pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit.

audacem faciebat amor. venit ecce recenti
caede leaena boum spumantes oblita rictus,
depositura sitim vicini fontis in unda.
quam procul ad lunae radios Babylonia Thisbe
vidit, et obscurum timido pede fugit in antrum,
dumque fugit, tergo velamina lapsa reliquit.
ut lea saeva sitim multa compescuit unda,
dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa
ore cruentato tenues laniavit amictus.
serius egressus vestigia vidit in alto
pulvere certa ferae totoque expalluit ore
Pyramus. ut vero vestem quoque sanguine tinctam
repperit, "una duos" inquit "nox perdet amantes:
e quibus illa fuit longa dignissima vita,
nostra nocens anima est. ego te, miseranda, peremi,
in loca plena metus qui iussi nocte venires,
nec prior huc veni. nostrum divellite corpus
et scelerata fero consumite viscera morsu,
o quicumque sub hac habitatis rupe, leones!
sed timidi est optare necem" — velamina Thisbes
tollit et ad pactae secum fert arboris umbram.
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti,
"accipe nunc" inquit "nostri quoque sanguinis haustus!"
quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum,
nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit.
ut iacuit resupinus humo, cruor emicat alte,
non aliter quam cum vitiato fistula plumbo
scinditur et tenui stridente foramine longas
eiaculatur aquas atque ictibus aëra rumpit.
arborei fetus aspergine caedis in atram
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
purpureo tinguit pendentia mora colore. —
ecce metu nondum posito, ne fallat amantem,
illa redit iuvenemque oculis animoque requirit,
quantaque vitarit narrare pericula gestit.
utque locum et visa cognoscit in arbore formam,
sic facit incertam pomi color: haeret, an haec sit.
dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum
membra solum, retroque pedem tulit, oraque buxo
pallidiora gerens exhorruit aequoris instar,
quod tremit, exigua cum summum stringitur aura.
sed postquam remorata suos cognovit amores,
percutit indignos claro plangore lacertos,
et laniata comas amplexaque corpus amatum

vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori
miscuit, et gelidis in vultibus oscula figens
"Pyrame", clamavit "quis te mihi casus ademit?
Pyrame, responde! tua te carissima Thisbe
nominat: exaudi vultusque attolle iacentes!"
ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos
Pyramus erexit visaque recondidit illa.
quae postquam vestemque suam cognovit et ense
vidit ebur vacuum, "tua te manus" inquit "amorque
perdidit, infelix. est et mihi fortis in unum
hoc manus; est et amor: dabit hic in vulnera vires.
persequar extinctum letique miserrima dicar
causa comesque tui. quique a me morte revelli
heu sola poteras, poteris nec morte revelli!
hoc tamen amborum verbis estote rogati,
o multum miseri, meus illiusque parentes,
ut quos certus amor, quos hora novissima iunxit,
componi tumulo non invideatis eodem.
at tu, quae ramis arbor miserabile corpus
nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
signa tene caedis, pullosque et luctibus aptos
semper habe fetus, gemini monimenta cruoris."
dixit, et aptato pectus mucrone sub imum
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
vota tamen tetigere deos, tetigere parentes.
nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater:
quodque rogis superest, una requiescit in urna.'
Desierat, mediumque fuit breve tempus, et orsa est (*Mars et Venus.*)
dicere Leuconoë: vocem tenuere sorores.
'hunc quoque, siderea qui temperat omnia luce,
cepit amor Solem: Solis referemus amores.
primus adulterium Veneris cum Marte putatur
hic vidisse deus: videt hic deus omnia primus.
indoluit facto, Iunonigenaeque marito
furta tori furtique locum monstravit. at illi
et mens, et quod opus fabrilis dextra tenebat,
excidit. extemplo graciles ex aere catenas
retiaque et laqueos, quae lumina fallere possent,
elimat (non illud opus tenuissima vincant
stamina, non summo quae pendet aranea tigno),
utque leves tactus momentaque parva sequantur,
efficit, et lecto circumdata collocat apte.
ut venere torum coniunx et adulter in unum,
arte viri vinclisque nova ratione paratis

in mediis ambo deprensi amplexibus haerent.
Lemnius extemplo valvas patefecit eburnas
admisitque deos. illi iacuere ligati
turpiter; atque aliquis de dis non tristibus optat
sic fieri turpis: superi risere, diuque
haec fuit in toto notissima fabula caelo.

Exigit indicii memorem Cythereïa poenam, (*Leucothoë.*)
inque vices illum, tectos qui laesit amores,
laedit amore pari. quid nunc, Hyperione nate,
forma calorque tibi radiataque lumina prosunt?
nempe tuis omnes qui terras ignibus uris,
ureris igne novo; quique omnia cernere debes,
Leucothoën spectas et virgine figis in una,
quos mundo debes, oculos. modo surgis Eoo
temperius caelo, modo serius incidis undis,
spectandique mora brumales porrigis horas:
deficis interdum, vitiumque in lumina mentis
transit et obscurus mortalia pectora terres.
nec, tibi quod lunae terris propioris imago
obstiterit, palles: facit hunc amor iste colorem.
diligis hanc unam. nec te Clymeneque Rhodosque,
nec tenet Aeaeae genetrix pulcherrima Circes,
quaeque tuos Clytie quamvis despecta petebat
concubitus, ipsoque illo grave vulnus habebat
tempore: Leucothoë multarum oblivia fecit,
gentis odoriferae quam formosissima partu
edidit Eurynome. sed postquam filia crevit,
quam mater cunctas, tam matrem filia vicit.
rexit Achaemenias urbes pater Orchamus, isque
septimus a prisco numeratur origine Belo.
axe sub Hesperio sunt pascua Solis equorum:
ambrosiam pro gramine habent: ea fessa diurnis
membra ministeriis nutrit reparatque labori.
dumque ibi quadrupedes caelestia pabula carpunt,
noxque vicem peragit, thalamos deus intrat amatos
versus in Eurynomes faciem genetricis, et inter
bis sex Leucothoën famulas ad lumina cernit
levia versato ducentem stamina fuso.
ergo ubi ceu mater carae dedit oscula natae,
"res" ait "arcana est. famulae, discedite, neve
eripite arbitrium matri secreta loquendi."
paruerant. thalamoque deus sine teste relicto
"ille ego sum," dixit "qui longum metior annum,
omnia qui video, per quem videt omnia tellus,

mundi oculus. mihi, crede, places." pavet illa, metuque
et colus et fusus digitis cecidere remissis.
ipse timor decuit: nec longius ille moratus
in veram rediit speciem solitumque nitorem.
at virgo, quamvis inopino territa visu,
victa nitore dei posita vim passa querela est.
invidit Clytie (neque enim moderatus in illa
Solis amor fuerat) stimulataque paelicis ira
vulgat adulterium, diffamatumque parenti
indicat. ille ferox inmansuetusque precantem
tendentemque manus ad lumina Solis et "ille
vim tulit invitae" dicentem defodit alta
crudus humo, tumulumque super gravis addit harenae.
dissipat hunc radiis Hyperione natus iterque
dat tibi, quo possis defossos promere vultus:
nec tu iam poteras enectum pondere terrae
tollere, nympha, caput, corpusque exangue iacebas.
nil illo fertur volucrum moderator equorum
post Phaëthonteos vidisse dolentius ignes.
ille quidem gelidos radiorum viribus artus,
si queat, in vivum temptat revocare calorem:
sed quoniam tantis fatum conatibus obstat,
nectare odorato sparsit corpusque locumque,
multaque praequestus "tanges tamen aethera" dixit.
protinus imbutum caelesti nectare corpus
dilicuit terramque suo madefecit odore,
virgaque per glaebas sensim radicibus actis
turea surrexit tumulumque cacumine rupit.
At Clytien, quamvis amor excusare dolorem *(Clytie.)*
indiciumque dolor poterat, non amplius auctor
lucis adit Venerisque modum sibi fecit in illa.
tabuit ex illo dementer amoribus usa,
nympharum impatiens, et sub Iove nocte dieque
sedit humo nuda nudis incompta capillis.
perque novem luces expers undaeque cibique
rore mero lacrimisque suis ieiunia pavit,
nec se movit humo. tantum spectabat euntis
ora dei, vultusque suos flectebat ad illum.
membra ferunt haesisse solo, partemque coloris
luridus exangues pallor convertit in herbas:
est in parte rubor, violaeque simillimus ora
flos tegit. illa suum, quamvis radice tenetur,
vertitur ad Solem mutataque servat amorem.'
Dixerat, et factum mirabile ceperat aures. *Minyeïdes.*

pars fieri potuisse negant; pars omnia veros
posse deos memorant: sed non est Bacchus in illis.
poscitur Alcithoë, postquam siluere sorores.
quae radio stantis percurrens stamina telae
'vulgatos taceo' dixit 'pastoris amores
Daphnidis Idaei, quem nymphe paelicis ira
contulit in saxum. tantus dolor urit amantes.
nec loquor, ut quondam naturae iure novato
ambiguus fuerit modo vir, modo femina Sithon.
te quoque, nunc adamas, quondam fidissime parvo,
Celmi, Iovi, largoque satos Curetas ab imbri,
et Crocon in parvos versum cum Smilace flores
praetereo, dulcique animos novitate tenebo.

(Salmacis et Hermaphroditus.)

Unde sit infamis, quare male fortibus undis
Salmacis enervet tactosque remolliat artus,
discite. causa latet; vis est notissima fontis.
Mercurio puerum diva Cythereïde natum
Naides Idaeis enutrivere sub antris;
cuius erat facies, in qua materque paterque
cognosci possent: nomen quoque traxit ab illis.
is tria cum primum fecit quinquennia, montes
deseruit patrios, Idaque altrice relicta
ignotis errare locis, ignota videre
flumina gaudebat, studio minuente laborem.
ille etiam Lycias urbes Lyciaeque propinquos
Caras adit. videt hic stagnum lucentis ad imum
usque solum lymphae. non illic canna palustris
nec steriles ulvae nec acuta cuspide iunci:
perspicuus liquor est. stagni tamen ultima vivo
caespite cinguntur semperque virentibus herbis.
nympha colit, sed nec venatibus apta, nec arcus
flectere quae soleat, nec quae contendere cursu;
solaque Naiadum celeri non nota Dianae.
saepe suas illi fama est dixisse sorores
"Salmaci, vel iaculum vel pictas sume pharetras,
et tua cum duris venatibus otia misce:"
nec iaculum sumit nec pictas illa pharetras,
nec sua cum duris venatibus otia miscet;
sed modo fonte suo formosos perluit artus,
saepe Cytoriaco deducit pectine crines,
et quid se deceat, spectatas consulit undas;
nunc perlucenti circumdata corpus amictu
mollibus aut foliis aut mollibus incubat herbis;
saepe legit flores. et tunc quoque forte legebat,

cum puerum vidit visumque optavit habere.
nec tamen ante adiit, etsi properabat adire,
quam se composuit, quam circumspexit amictus
et finxit vultum et meruit formosa videri.
tunc sic orsa loqui "puer o dignissime credi
esse deus: seu tu deus es, potes esse Cupido;
sive es mortalis, qui te genuere, beati,
et frater felix, et fortunata profecto
si qua tibi soror est et, quae dedit ubera, nutrix.
sed longe cunctis longeque beatior illa,
si qua tibi sponsa est, si quam dignabere taeda.
haec tibi sive aliqua est, mea sit furtiva voluptas:
seu nulla est, ego sim, thalamumque ineamus eundem."
Nais ab his tacuit. pueri rubor ora notavit
(nescit enim, quid amor): sed et erubuisse decebat.
hic color aprica pendentibus arbore pomis
aut ebori tincto est, aut sub candore rubenti,
cum frustra resonant aera auxiliaria, lunae.
poscenti nymphae sine fine sororia saltem
oscula iamque manus ad eburnea colla ferenti
"desinis? aut fugio, tecumque" ait "ista relinquo."
Salmacis extimuit "loca"que "haec tibi libera trado,
hospes" ait, simulatque gradu discedere verso,
tum quoque respiciens, fruticumque recondita silva
delituit flexuque genu submisit. at ille,
ut puer, ut vacuis et inobservatus in herbis,
huc it et hinc illuc, et in alludentibus undis
summa pedum taloque tenus vestigia tinguit.
nec mora, temperie blandarum captus aquarum
mollia de tenero velamina corpore ponit.
tum vero stupuit nudaeque cupidine formae
Salmacis exarsit. flagrant quoque lumina nymphae
non aliter, quam cum puro nitidissimus orbe
opposita speculi referitur imagine Phoebus.
vixque moram patitur, vix iam sua gaudia differt,
iam cupit amplecti, iam se male continet amens.
ille, cavis velox applauso corpore palmis
desilit in latices, alternaque bracchia ducens
in liquidis translucet aquis, ut eburnea si quis
signa tegat claro vel candida lilia vitro.
"vicimus, et meus est!" exclamat Nais, et omni
veste procul iacta mediis immittitur undis
pugnantemque tenet luctantiaque oscula carpit
subiectatque manus invitaque pectora tangit,

et nunc hac iuveni, nunc circumfunditur illac.
denique nitentem contra elabique volentem
implicat, ut serpens, quam regia sustinet ales
sublimemque rapit; pendens caput illa pedesque
alligat et cauda spatiantes implicat alas:
utve solent hederae longos intexere truncos;
utque sub aequoribus deprensum polypus hostem
continet, ex omni dimissis parte flagellis.
perstat Atlantiades sperataque gaudia nymphae
denegat. illa premit, commissaque corpore toto
sicut inhaerebat, "pugnes licet, improbe," dixit
"non tamen effugies — ita di iubeatis, et istum
nulla dies a me nec me diducat ab isto."
vota suos habuere deos. nam mixta duorum
corpora iunguntur, faciesque inducitur illis
una. velut si quis conducat cortice ramos,
crescendo iungi pariterque adolescere cernit:
sic ubi complexu coierunt membra tenaci,
nec duo sunt, sed forma duplex, nec femina dici
nec puer ut possit: neutrumque et utrumque videntur.
ergo ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens (sed iam non voce virili)
Hermaphroditus ait "nato date munera vestro,
et pater et genetrix, amborum nomen habenti:
quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde
semivir et tactis subito mollescat in undis."
motus uterque parens nati rata verba biformis
fecit et incesto fontem medicamine tinxit.'
Finis erat dictis. sed adhuc Minyeïa proles
urget opus spernitque deum festumque profanat:
tympana cum subito non apparentia raucis
obstrepuere sonis, et adunco tibia cornu
tinnulaque aera sonant. redolent murraeque crocique;
resque fide maior: coepere virescere telae,
inque hederae faciem pendens frondescere vestis.
pars abit in vites, et quae modo fila fuerunt,
palmite mutantur; de stamine pampinus exit;
purpura fulgorem pictis accommodat uvis.
iamque dies exactus erat, tempusque subibat,
quod tu nec tenebras nec posses dicere lucem,
sed cum luce tamen dubiae confinia noctis:
tecta repente quati pinguesque ardere videntur
lampades et rutilis collucere ignibus aedes

falsaque saevarum simulacra ululare ferarum.
fumida iamdudum latitant per tecta sorores
diversaeque locis ignes ac lumina vitant.
dumque petunt tenebras, parvos membrana per artus
porrigitur tenuique includit bracchia pinna.
nec qua perdiderint veterem ratione figuram,
scire sinunt tenebrae. non illas pluma levavit:
sustinuere tamen se perlucentibus alis.
conataeque loqui, minimam pro corpore vocem
emittunt peraguntque leves stridore querelas.
tectaque, non silvas, celebrant; lucemque perosae
nocte volant seroque tenent a vespere nomen.

Ino et Melicertes.

Tum vero totis Bacchi memorabile Thebis
numen erat, magnasque novi matertera vires
narrat ubique dei, de totque sororibus expers
una doloris erat, nisi quem fecere sorores.
aspicit hanc, natis thalamoque Athamantis habentem
sublimes animos et alumno numine, Iuno,
nec tulit, et secum 'potuit de paelice natus
vertere Maeonios pelagoque immergere nautas,
et laceranda suae nati dare viscera matri
et triplices operire novis Minyeïdas alis:
nil poterit Iuno nisi inultos flere dolores?
idque mihi satis est? haec una potentia nostra est?
ipse docet, quid agam (fas est et ab hoste doceri),
quidque furor valeat, Penthea caede satisque
ac super ostendit. cur non stimuletur eatque
per cognata suis exempla furoribus Ino?'
Est via declivis funesta nubila taxo:
ducit ad infernas per muta silentia sedes.
Styx nebulas exalat iners, umbraeque recentes
descendunt illac simulacraque functa sepulcris.
[pallor hiemsque tenent late loca senta; novique,
qua sit iter, manes, Stygiam qua ducat ad urbem,
ignorant, ubi sit nigri fera regia Ditis.]
mille capax aditus et apertas undique portas
urbs habet. utque fretum de tota flumina terra,
sic omnes animas locus accipit ille, nec ulli
exiguus populo est turbamve accedere sentit.
errant exangues sine corpore et ossibus umbrae,
parsque forum celebrant, pars imi tecta tyranni,
pars aliquas artes, antiquae imitamina vitae.
sustinet ire illuc caelesti sede relicta —
tantum odiis iraeque dabat — Saturnia Iuno.

quo simul intravit, sacroque a corpore pressum
ingemuit limen, tria Cerberus extulit ora
et tres latratus simul edidit. illa sorores
Nocte vocat genitas, grave et implacabile numen —
carceris ante fores clausas adamante sedebant
deque suis atros pectebant crinibus angues —:
quam simul agnorunt inter caliginis umbras,
surrexere deae. sedes Scelerata vocatur.
viscera praebebat Tityos lanianda, novemque
iugeribus distentus erat: tibi, Tantale, nullae
deprenduntur aquae, quaeque imminet, effugit arbor:
aut petis aut urges rediturum, Sisyphe, saxum:
volvitur Ixion et se sequiturque fugitque:
molirique suis letum patruelibus ausae
assiduae repetunt, quas perdant, Belides undas.
quos omnes acie postquam Saturnia torva
vidit, et ante omnes Ixiona, rursus ab illo
Sisyphon aspiciens 'cur hic e fratribus' inquit
'perpetuas patitur poenas, Athamanta superbum
regia dives habet, qui me cum coniuge semper
sprevit?' et exponit causas odiique viaeque,
quidque velit. quod vellet, erat, ne regia Cadmi
staret, et in facinus traherent Athamanta sorores.
imperium, promissa, preces confundit in unum
sollicitatque deas. sic haec Iunone locuta,
Tisiphone canos, ut erat, turbata capillos
movit et obstantes reiecit ab ore colubras
atque ita 'non longis opus est ambagibus' inquit:
'facta puta, quaecumque iubes: inamabile regnum
desere teque refer caeli melioris ad auras.'
laeta redit Iuno. quam caelum intrare parantem
roratis lustravit aquis Thaumantias Iris.
nec mora, Tisiphone madefactam sanguine sumit
importuna facem, fluidoque cruore rubentem
induitur pallam tortoque incingitur angue
egrediturque domo. Luctus comitatur euntem
et Pavor et Terror trepidoque Insania vultu.
limine constiterat. postes tremuisse feruntur
Aeolii, pallorque fores infecit Avernus,
solque locum fugit. monstris exterrita coniunx,
territus est Athamas. tectoque exire parabant:
obstitit infelix aditumque obsedit Erinys,
nexaque vipereis distendens bracchia nodis
caesariem excussit. motae sonuere colubrae:

parsque iacent umeris, pars circum pectora lapsae
sibila dant saniemque vomunt linguaque coruscant.
inde duos mediis abrumpit crinibus angues,
pestiferaque manu raptos immisit: at illi
Inoosque sinus Athamanteosque pererrant
inspirantque graves animas. nec vulnera membris
ulla ferunt: mens est, quae diros sentiat ictus.
attulerat secum liquidi quoque monstra veneni,
oris Cerberei spumas et virus Echidnae,
erroresque vagos caecaeque oblivia mentis,
et scelus et lacrimas rabiemque et caedis amorem,
omnia trita simul; quae sanguine mixta recenti
coxerat aere cavo, viridi versata cicuta.
dumque pavent illi, vergit furiale venenum
pectus in amborum praecordiaque intima movit.
tum face iactata per eundem saepius orbem
consequitur motis velociter ignibus ignes.
sic victrix iussique potens ad inania magni
regna redit Ditis sumptumque recingitur anguem.
  Protinus Aeolides media furibundus in aula
clamat 'io, comites, his retia tendite silvis!
hic modo cum gemina visa est mihi prole leaena,'
utque ferae, sequitur vestigia coniugis amens:
deque sinu matris ridentem et parva Learchum
bracchia tendentem rapit et bis terque per auras
more rotat fundae, rigidoque infantia saxo
discutit ora ferox. tum denique concita mater,
seu dolor hoc fecit seu sparsi causa veneni,
exululat passisque fugit male sana capillis,
teque ferens parvum nudis, Melicerta, lacertis
'euhoe Bacche' sonat. Bacchi sub nomine Iuno
risit et 'hos usus praestet tibi' dixit 'alumnus.'
imminet aequoribus scopulus; pars ima cavatur
fluctibus et tectas defendit ab imbribus undas,
summa riget frontemque in apertum porrigit aequor.
occupat hunc — vires insania fecerat — Ino,
seque super pontum nullo tardata timore
mittit onusque suum. percussa recanduit unda.
at Venus immeritae neptis miserata labores
sic patruo blandita suo est: 'o numen aquarum,
proxima cui caelo cessit, Neptune, potestas,
magna quidem posco, sed tu miserere meorum,
iactari quos cernis in Ionio immenso,
et dis adde tuis. aliqua et mihi gratia ponto est,

si tamen in dio quondam concreta profundo
spuma fui, Graiumque manet mihi nomen ab illa.'
adnuit oranti Neptunus et abstulit illis
quod mortale fuit, maiestatemque verendam
imposuit, nomenque simul faciemque novavit,
Leucotheeque deum cum matre Palaemona dixit.

Inus comites.

Sidoniae comites, quantum valuere, secutae
signa pedum, primo videre novissima saxo:
nec dubium de morte ratae, Cadmeïda palmis
deplanxere domum, scissae cum veste capillos,
utque parum iustae nimiumque in paelice saevae,
invidiam fecere deae. convicia Iuno
non tulit et 'faciam vos ipsas maxima' dixit
'saevitiae monimenta meae.' res dicta secuta est.
nam quae praecipue fuerat pia, 'persequar' inquit
'in freta reginam,' saltumque datura moveri
haud usquam potuit scopuloque adfixa cohaesit:
altera dum solito temptat plangore ferire
pectora, temptatos sensit riguisse lacertos:
illa, manus ut forte tetenderat in maris undas,
saxea facta manus in easdem porrigit undas:
huius, ut arreptum laniabat vertice crinem,
duratos subito digitos in crine videres:
quo quaeque in gestu deprensa est, haesit in illo.
pars volucres factae; quae nunc quoque gurgite in illo
aequora destringunt summis Ismenides alis.

Cadmus et Harmonia.

Nescit Agenorides natam parvumque nepotem
aequoris esse deos. luctu serieque malorum
victus et ostentis, quae plurima viderat, exit
conditor urbe sua, tamquam fortuna locorum,
non sua se premeret; longisque erroribus actus
contigit Illyricos profuga cum coniuge fines.
iamque malis annisque graves, dum prima retractant
fata domus releguntque suos sermone labores,
'num sacer ille mea traiectus cuspide serpens'
Cadmus ait 'fuerat, tum, cum Sidone profectus
vipereos sparsi per humum, nova semina, dentes?
quem si cura deum tam certa vindicat ira,
ipse precor serpens in longam porrigar alvum.'
dixit et, ut serpens, in longam tenditur alvum,
durataeque cuti squamas increscere sentit
nigraque caeruleis variari corpora guttis,
in pectusque cadit pronus, commissaque in unum
paulatim tereti tenuantur acumine crura.

bracchia iam restant. quae restant bracchia tendit,
et lacrimis per adhuc humana fluentibus ora
'accede, o coniunx, accede, miserrima' dixit,
'dumque aliquid superest de me, me tange, manumque
accipe, dum manus est, dum non totum occupat anguis —'
ille quidem vult plura loqui, sed lingua repente
in partes est fissa duas, nec verba volenti
sufficiunt, quotiensque aliquos parat edere questus,
sibilat: hanc illi vocem natura reliquit.
nuda manu feriens exclamat pectora coniunx
'Cadme, mane, teque, infelix, his exue monstris!
Cadme, quid hoc? ubi pes? ubi sunt umerique manusque
et color et facies et, dum loquor, omnia? cur non
me quoque, caelestes, in eandem vertitis anguem?'
dixerat. ille suae lambebat coniugis ora
inque sinus caros, veluti cognosceret, ibat
et dabat amplexus assuetaque colla petebat.
quisquis adest (aderant comites) terretur. at illa
lubrica permulcet cristati colla draconis;
et subito duo sunt iunctoque volumine serpunt,
donec in appositi nemoris subiere latebras.
nunc quoque nec fugiunt hominem nec vulnere laedunt:
quidque prius fuerint, placidi meminere dracones.

Perseus.

Sed tamen ambobus versae solacia formae
magna nepos dederat, quem debellata colebat
India, quem positis celebrabat Achaia templis.
solus Abantiades ab origine cretus eadem
Acrisius superest, qui moenibus arceat urbis
Argolicae contraque deum ferat arma genusque
non putet esse Iovis. neque enim Iovis esse putabat
Persea, quem pluvio Danaë conceperat auro.
mox tamen Acrisium (tanta est praesentia veri)
tam violasse deum, quam non agnosse nepotem
paenitet. impositus iam caelo est alter: at alter
viperei referens spolium memorabile monstri
aëra carpebat tenerum stridentibus alis.
cumque super Libycas victor penderet harenas,
Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae,
quas humus exceptas varios animavit in angues;
unde frequens illa est infestaque terra colubris.
inde per immensum ventis discordibus actus
nunc huc, nunc illuc, exemplo nubis aquosae
fertur et ex alto seductas aethere longe
despectat terras totumque supervolat orbem,

ter gelidas Arctos, ter Cancri bracchia vidit;
saepe sub occasus, saepe est ablatus in ortus.
iamque cadente die, veritus se credere nocti,
constitit Hesperio, regnis Atlantis, in orbe
exiguamque petit requiem, dum Lucifer ignes
evocet Aurorae, currus Aurora diurnos.
hic hominum cunctis ingenti corpore praestans (*Atlas.*)
Iapetionides Atlas fuit. ultima tellus
rege sub hoc et pontus erat; qui Solis anhelis
aequora subdit equis et fessos excipit axes.
mille greges illi totidemque armenta per herbas
errabant, et humum vicinia nulla premebant.
arboreae frondes auro radiante nitentes
ex auro ramos, ex auro poma tegebant.
'hospes,' ait Perseus illi, 'seu gloria tangit
te generis magni: generis mihi Iuppiter auctor;
sive es mirator rerum: mirabere nostras.
hospitium requiemque peto.' memor ille vetustae
sortis erat (Themis hanc dederat Parnasia sortem):
'tempus, Atla, veniet, tua quo spoliabitur auro
arbor, et hunc praedae titulum Iove natus habebit.'
id metuens solidis pomaria clauserat Atlas
moenibus et vasto dederat servanda draconi,
arcebatque suis externos finibus omnes.
huic quoque 'vade procul, ne longe gloria rerum,
quam mentiris,' ait, 'longe tibi Iuppiter absit,'
vimque minis addit manibusque expellere temptat
cunctantem et placidis miscentem fortia dictis.
viribus inferior — quis enim par esset Atlantis
viribus? — 'at quoniam parvi tibi gratia nostra est,
accipe munus!' ait: laevaque a parte Medusae
ipse retro versus squalentia protulit ora.
quantus erat, mons factus Atlas. nam barba comaeque
in silvas abeunt, iuga sunt umerique manusque;
quod caput ante fuit, summo est in monte cacumen;
ossa lapis fiunt. tum partes auctus in omnes
crevit in immensum — sic, di, statuistis — et omne
cum tot sideribus caelum requievit in illo.
Clauserat Hippotades aeterno carcere ventos, (*Andromeda.*)
admonitorque operum caelo clarissimus alto
Lucifer ortus erat. pennis ligat ille resumptis
parte ab utraque pedes teloque accingitur unco
et liquidum motis talaribus aëra findit.
gentibus innumeris circumque infraque relictis

Aethiopum populos Cepheaque conspicit arva.
illic immeritam maternae pendere linguae
Andromedan poenas iniustus iusserat Hammon.
quam simul ad duras religatam bracchia cautes
vidit Abantiades (nisi quod levis aura capillos
moverat et tepido manabant lumina fletu,
marmoreum ratus esset opus), trahit inscius ignes
et stupet et visae correptus imagine formae
paene suas quatere est oblitus in aëre pennas.
ut stetit, 'o' dixit 'non istis digna catenis,
sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes,
pande requirenti nomen terraeque tuumque,
et cur vincla geras.' primo silet illa nec audet
appellare virum virgo; manibusque modestos
celasset vultus, si non religata fuisset.
lumina, quod potuit, lacrimis implevit obortis.
saepius instanti, sua ne delicta fateri
nolle videretur, nomen terraeque suumque,
quantaque maternae fuerit fiducia formae,
indicat. et nondum memoratis omnibus unda
insonuit, veniensque immenso belua ponto
imminet et latum sub pectore possidet aequor.
conclamat virgo. genitor lugubris et una
mater adest, ambo miseri, sed iustius illa.
nec secum auxilium, sed dignos tempore fletus
plangoremque ferunt vinctoque in corpore adhaerent,
cum sic hospes ait: 'lacrimarum longa manere
tempora vos poterunt; ad opem brevis hora ferendam est.
hanc ego si peterem Perseus Iove natus et illa,
quam clausam implevit fecundo Iuppiter auro,
Gorgonis anguicomae Perseus superator, et alis
aetherias ausus iactatis ire per auras,
praeferrer cunctis certe gener! addere tantis
dotibus et meritum, faveant modo numina, tempto.
ut mea sit, servata mea virtute, paciscor.'
accipiunt legem (quis enim dubitaret?) et orant
promittuntque super regnum dotale parentes.
ecce velut navis praefixo concita rostro
sulcat aquas, iuvenum sudantibus acta lacertis,
sic fera dimotis impulsu pectoris undis
tantum aberat scopulis, quantum Balearica torto
funda potest plumbo medii transmittere caeli:
cum subito iuvenis pedibus tellure repulsa
arduus in nubes abiit. ut in aequore summo

umbra viri visa est, visam fera saevit in umbram.
utque Iovis praepes, vacuo cum vidit in arvo
praebentem Phoebo liventia terga draconem,
occupat aversum, neu saeva retorqueat ora,
squamigeris avidos figit cervicibus ungues:
sic celeri missus praeceps per inane volatu
terga ferae pressit dextroque frementis in armo
Inachides ferrum curvo tenus abdidit hamo.
vulnere laesa gravi modo se sublimis in auras
attollit, modo subdit aquis, modo more ferocis
versat apri, quem turba canum circumsona terret.
ille avidos morsus velocibus effugit alis;
quaque patet, nunc terga cavis super obsita conchis,
nunc laterum costas, nunc qua tenuissima cauda
desinit in piscem, falcato vulnerat ense.
belua puniceo mixtos cum sanguine fluctus
ore vomit: maduere graves aspergine pennae.
nec bibulis ultra Perseus talaribus ausus
credere conspexit scopulum, qui vertice summo
stantibus extat aquis, operitur ab aequore moto.
nixus eo rupisque tenens iuga prima sinistra
ter quater exegit repetita per ilia ferrum.
litora cum plausu clamor superasque deorum
implevere domos. gaudent generumque salutant
auxiliumque domus servatoremque fatentur
Cassiope Cepheusque pater. resoluta catenis
incedit virgo, pretiumque et causa laboris.
ipse manus hausta victrices abluit unda;
anguiferumque caput dura ne laedat harena,
mollit humum foliis, natasque sub aequore virgas
sternit et imponit Phorcynidos ora Medusae.
virga recens bibulaque etiamnunc viva medulla
vim rapuit monstri tactuque induruit huius,
percepitque novum ramis et fronde rigorem.
at pelagi nymphae factum mirabile temptant
pluribus in virgis et idem contingere gaudent
seminaque ex illis iterant iactata per undas.
nunc quoque curaliis eadem natura remansit,
duritiam tacto capiant ut ab aëre, quodque
vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum.
Dis tribus ille focos totidem de caespite ponit,
laevum Mercurio, dextrum tibi, bellica virgo;
ara Iovis media est. mactatur vacca Minervae,
alipedi vitulus, taurus tibi, summe deorum.

protinus Andromedan et tanti praemia facti
indotata rapit. taedas Hymenaeus Amorque
praecutiunt, largis satiantur odoribus ignes,
sertaque dependent tectis et ubique lyraeque
tibiaque et cantus, animi felicia laeti
argumenta, sonant. reseratis aurea valvis
atria tota patent, pulchroque instructa paratu
Cepheni proceres ineunt convivia regis.
postquam epulis functi generosi munere Bacchi
diffudere animos, cultusque genusque locorum
quaerit Lyncides moresque animumque virorum.
quae simul edocuit, 'nunc, o fortissime,' dixit
'fare precor,' Cepheus 'quanta virtute quibusque
artibus abstuleris crinita draconibus ora.'
narrat Agenorides, gelido sub Atlante iacentem *(Medusa.)*
esse locum solidae tutum munimine molis,
cuius in introitu geminas habitasse sorores
Phorcidas, unius partitas luminis usum:
id se sollerti furtim, dum traditur, astu
supposita cepisse manu, perque abdita longe
deviaque et silvis horrentia saxa fragosis
Gorgoneas tetigisse domos, passimque per agros
perque vias vidisse hominum simulacra ferarumque
in silicem ex ipsis visa conversa Medusa:
se tamen horrendae clipei, quem laeva gerebat,
aere repercussam formam aspexisse Medusae:
dumque gravis somnus colubrasque ipsamque tenebat,
eripuisse caput collo; pennisque fugacem
Pegason et fratrem matris de sanguine natos
addidit et longi non falsa pericula cursus:
quae freta, quas terras sub se vidisset ab alto,
et quae iactatis tetigisset sidera pennis.
ante expectatum tacuit tamen. excipit unus
ex numero procerum, quaerens, cur sola sororum
gesserit alternis immixtos crinibus angues.
Hospes ait 'quoniam scitaris digna relatu,
accipe quaesiti causam. clarissima forma
multorumque fuit spes invidiosa procorum
illa; nec in tota conspectior ulla capillis
pars fuit. inveni, qui se vidisse referret.
hanc pelagi rector templo vitiasse Minervae
dicitur. aversa est et castos aegide vultus
nata Iovis texit. neve hoc impune fuisset,
Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros.'

[nunc quoque, ut attonitos formidine terreat hostes,
pectore in adverso quos fecit sustinet angues.]

LIBER QUINTUS.

Dumque ea Cephenum medio Danaeïus heros *(Phineus.)*
agmine commemorat, fremida regalia turba
atria complentur. nec coniugialia festa
qui canat, est clamor, sed qui fera nuntiet arma:
inque repentinos convivia versa tumultus
assimulare freto possis, quod saeva quietum
ventorum rabies motis exasperat undis.
primus in his Phineus, belli temerarius auctor,
fraxineam quatiens aeratae cuspidis hastam,
'en,' ait 'en adsum praereptae coniugis ultor.
nec mihi te pennae, nec falsum versus in aurum
Iuppiter eripiet.' conanti mittere Cepheus
'quid facis?' exclamat 'quae te, germane, furentem
mens agit in facinus? meritisne haec gratia tantis
redditur? hac vitam servatae dote rependis?
quam tibi non Perseus, verum si quaeris, ademit,
sed grave Nereïdum numen, sed corniger Hammon,
sed quae visceribus veniebat belua ponti
exsaturanda meis. illo tibi tempore rapta est,
quo peritura fuit: nisi si, crudelis, id ipsum
exigis, ut pereat, luctuque levabere nostro.
scilicet haud satis est, quod te spectante revincta est,
et nullam quod opem patruus sponsusve tulisti:
insuper, a quoquam quod sit servata, dolebis
praemiaque eripies? quae si tibi magna videntur,
ex illis scopulis, ubi erant adfixa, petisses.
nunc sine, qui petiit, per quem haec non orba senectus,
ferre, quod et meritis et voce est pactus: eumque
non tibi, sed certae praelatum intellege morti.'
ille nihil contra; sed et hunc et Persea vultu
alterno spectans, petat hunc, ignorat, an illum:
cunctatusque brevi contortam viribus hastam,
quantas ira dabat, nequiquam in Persea misit.
ut stetit illa toro, stratis tum denique Perseus
exiluit, teloque ferox inimica remisso
pectora rupisset, nisi post altaria Phineus
isset: et, indignum! scelerato profuit ara.
fronte tamen Rhoeti non irrita cuspis adhaesit.

qui postquam cecidit ferrumque ex osse revulsum est,
calcitrat et positas aspergit sanguine mensas.
tum vero indomitas ardescit vulgus in iras,
telaque coniciunt, et sunt qui Cephea dicunt
cum genero debere mori. sed limine tecti
exierat Cepheus testatus iusque fidemque
hospitiique deos, ea se prohibente moveri.
bellica Pallas adest et protegit aegide fratrem
datque animos. erat Indus Athis, quem flumine Gange
edita Limnaee vitreis peperisse sub undis
creditur, egregius forma, quam divite cultu
augebat, bis adhuc octonis integer annis,
indutus chlamydem Tyriam, quam limbus obibat
aureus; ornabant aurata monilia collum,
et madidos murra curvum crinale capillos.
ille quidem iaculo quamvis distantia misso
figere doctus erat, sed tendere doctior arcus.
tum quoque lenta manu flectentem cornua Perseus
stipite, qui media positus fumabat in ara,
perculit et fractis confudit in ossibus ora.
hunc ubi laudatos iactantem in sanguine vultus
Assyrius vidit Lycabas, iunctissimus illi
et comes et veri non dissimulator amoris,
postquam exalantem sub acerbo vulnere vitam
deploravit Athin, quos ille tetenderat arcus
arripit et 'mecum tibi sint certamina' dixit,
'nec longum pueri fato laetabere, quo plus
invidiae quam laudis habes.' haec omnia nondum
dixerat: emicuit nervo penetrabile telum;
vitatumque tamen sinuosa veste pependit.
vertit in hunc harpen spectatam caede Medusae
Acrisioniades adigitque in pectus. at ille
iam moriens, oculis sub nocte natantibus atra,
circumspexit Athin seque acclinavit ad illum
et tulit ad Manes iunctae solacia mortis.
ecce Syenites, genitus Metione, Phorbas
et Libys Amphimedon, avidi committere pugnam,
sanguine, quo late tellus madefacta tepebat,
conciderant lapsi. surgentibus obstitit ensis
alterius costis, iugulo Phorbantis adactus.
at non Actoriden Erytum, cui lata bipennis
telum erat, hamato Perseus petit ense; sed altis
extantem signis multaeque in pondere massae
ingentem manibus tollit cratera duabus

infligitque viro. rutilum vomit ille cruorem
et resupinus humum moribundo vertice pulsat.
inde Semiramio Polydegmona sanguine cretum
Caucasiumque Abarim Sperchionidenque Lycetum
intonsumque comas Helicem Phlegyamque Clytumque
sternit et extructos morientum calcat acervos.
nec Phineus ausus concurrere comminus hosti
intorquet iaculum: quod detulit error in Idan,
expertem frustra belli et neutra arma secutum.
ille tuens oculis immitem Phinea torvis
'quandoquidem in partes' ait 'abstrahor, accipe, Phineu,
quem fecisti hostem, pensaque hoc vulnere vulnus' —
iamque remissurus tractum de corpore telum
sanguine defectos cecidit collapsus in artus.
dux quoque Cephenum post regem primus Hodites
ense iacet Clymeni; Prothoënora percutit Hypseus,
Hypsea Lyncides. fuit et grandaevus in illis
Emathion, aequi cultor timidusque deorum;
qui, quoniam prohibent anni bellare, loquendo
pugnat et incessit scelerataque devovet arma.
huic Chromis amplexo tremulis altaria palmis
decutit ense caput: quod protinus incidit arae.
atque ibi semianimi verba execrantia lingua
edidit et medios animam expiravit in ignes.
hinc gemini fratres Broteasque et caestibus Ammon
invictus, vinci si possent caestibus enses,
Phinea cecidere manu, Cererisque sacerdos
Ampycus, albenti velatus tempora vitta.
tu quoque, Lampetide, non hos adhibendus ad usus,
sed qui, pacis opus, citharam cum voce moveres,
iussus eras celebrare dapes festumque canendo.
quem procul astantem plectrumque imbelle tenentem
Pettalus inridens 'Stygiis cane cetera' dixit
'Manibus,' et laevo mucronem tempore fixit.
concidit et digitis morientibus ille retemptat
fila lyrae: casuque fuit miserabile carmen.
nec sinit hunc impune ferox cecidisse Lycormas,
raptaque de dextro robusta repagula posti
ossibus inlisit mediae cervicis: at ille
procubuit terrae mactati more iuvenci.
demere temptabat laevi quoque robora postis
Cinyphius Pelates: temptanti dextera fixa est
cuspide Marmaridae Corythi, lignoque cohaesit:
haerenti latus hausit Abas. nec corruit ille,

sed retinente manu moriens e poste pependit.
sternitur et Menaleus, Perseïa castra secutus,
et Nasamoniaci Dorylas ditissimus agri,
dives agri Dorylas, quo non possederat alter
latius aut totidem tollebat farris acervos.
huius in obliquo missum stetit inguine ferrum:
letifer ille locus. quem postquam vulneris auctor
singultantem animam et versantem lumina vidit
Bactrius Halcyoneus, 'hoc, quod premis' inquit 'habeto
de tot agris terrae,' corpusque exangue reliquit.
torquet in hunc hastam calido de vulnere raptam
ultor Abantiades, media quae nare recepta
cervice exacta est in partesque eminet ambas.
dumque manum Fortuna iuvat, Clytiumque Claninque,
matre satos una, diverso vulnere fudit.
nam Clytii per utrumque gravi librata lacerto
fraxinus acta femur: iaculum Clanis ore momordit.
occidit et Celadon Mendesius; occidit Astreus,
matre Palaestina, dubio genitore creatus:
Aethionque sagax quondam ventura videre,
tunc ave deceptus falsa: regisque Thoactes
armiger, et caeso genitore infamis Agyrtes.
plus tamen exhausto superest. namque omnibus unum
opprimere est animus. coniurata undique pugnant
agmina pro causa meritum impugnante fidemque.
hac pro parte socer frustra pius et nova coniunx
cum genetrice favent ululatuque atria complent.
sed sonus armorum superat gemitusque cadentum,
pollutosque semel multo Bellona Penates
sanguine perfundit renovataque proelia miscet.
circueunt unum Phineus et mille secuti
Phinea. tela volant hiberna grandine plura
praeter utrumque latus praeterque et lumen et aures.
applicat hinc umeros ad magnae saxa columnae,
tutaque terga gerens adversaque in agmina versus
sustinet instantes. instabat parte sinistra
Chaonius Molpeus, dextra Nabataeus Ethemon.
tigris ut auditis diversa valle duorum
extimulata fame mugitibus armentorum
nescit, utro potius ruat, et ruere ardet utroque:
sic dubius Perseus, dextra laevane feratur,
Molpea traiecti summovit vulnere cruris
contentusque fuga est. neque enim dat tempus Ethemon;
sed furit et, cupiens alto dare vulnera collo,

non circumspectis exactum viribus ensem
fregit in extrema percussae parte columnae:
lamina dissiluit dominique in gutture fixa est.
non tamen ad letum causas satis illa valentes
plaga dedit. trepidum Perseus et inermia frustra
bracchia tendentem Cyllenide confodit harpe.
verum ubi virtutem turbae succumbere vidit,
'auxilium,' Perseus 'quoniam sic cogitis ipsi,'
dixit 'ab hoste petam. vultus avertite vestros,
si quis amicus adest!' et Gorgonis extulit ora.
'quaere alium, tua quem moveant miracula' dixit
Thescelus: utque manu iaculum fatale parabat
mittere, in hoc haesit signum de marmore gestu.
proximus huic Ampyx animi plenissima magni
pectora Lyncidae gladio petit: inque petendo
dextera deriguit; nec citra mota nec ultra est.
at Nileus, qui se genitum septemplice Nilo
ementitus erat, clipeo quoque flumina septem
argento partim, partim caelaverat auro,
'aspice,' ait 'Perseu, nostrae primordia gentis:
magna feres tacitas solacia mortis ad umbras,
a tanto cecidisse viro.' pars ultima vocis
in medio suppressa sono est, adapertaque velle
ora loqui credas, nec sunt ea pervia verbis.
increpat hos 'vitio'que 'animi, non viribus' inquit
'Gorgoneis torpetis' Eryx. 'incurrite mecum
et prosternite humi iuvenem magica arma moventem!'
incursurus erat — tenuit vestigia tellus,
immotusque silex armataque mansit imago.
hi tamen ex merito poenas subiere. sed unus
miles erat Persei, pro quo dum pugnat, Aconteus,
Gorgone conspecta saxo concrevit oborto.
quem ratus Astyages etiamnum vivere, longo
ense ferit. sonuit tinnitibus ensis acutis.
dum stupet Astyages, naturam traxit eandem:
marmoreoque manet vultus mirantis in ore.
nomina longa mora est media de plebe virorum
dicere. bis centum restabant corpora pugnae:
Gorgone bis centum riguerunt corpora visa.
paenitet iniusti tunc denique Phinea belli.
sed quid agat? simulacra videt diversa figuris
agnoscitque suos, et nomine quemque vocatum
poscit opem, credensque parum sibi proxima tangit
corpora. marmor erant. avertitur, atque ita supplex

confessasque manus obliquaque bracchia tendens
'vincis,' ait 'Perseu. remove fera monstra, tuaeque
saxificos vultus, quaecumque ea, tolle Medusae:
tolle, precor. non nos odium regnive cupido
compulit ad bellum: pro coniuge movimus arma.
causa fuit meritis melior tua, tempore nostra.
non cessisse piget. nihil, o fortissime, praeter
hanc animam concede mihi: tua cetera sunto.'
talia dicenti neque eum, quem voce rogabat,
respicere audenti 'quod,' ait, 'timidissime Phineu,
et possum tribuisse, et magnum est munus inerti —
pone metum — tribuam: nullo violabere ferro.
quin etiam mansura dabo monimenta per aevum,
inque domo soceri semper spectabere nostri,
ut mea se sponsi soletur imagine coniunx.'
dixit: et in partem Phorcynida transtulit illam,
ad quam se trepido Phineus obverterat ore.
tum quoque conanti sua vertere lumina cervix
deriguit, saxoque oculorum induruit umor.
sed tamen os timidum, vultusque in marmore supplex,
summissaeque manus, faciesque obnoxia mansit.

Victor Abantiades patrios cum coniuge muros *Proetus.*
intrat, et immeriti vindex ultorque parentis
aggreditur Proetum. nam fratre per arma fugato
Acrisioneas Proetus possederat arces.
sed nec ope armorum nec, quam male ceperat, arce
torva colubriferi superavit lumina monstri.

Te tamen, o parvae rector, Polydecta, Seriphi, *Polydectes.*
nec iuvenis virtus per tot spectata labores,
nec mala mollierant. sed inexorabile durus
exerces odium, nec iniqua finis in ira est.
detrectas etiam laudem, fictamque Medusae
arguis esse necem. 'dabimus tibi pignora veri.
parcite luminibus!' Perseus ait, oraque regis
ore Medusaeo silicem sine sanguine fecit.

Hactenus aurigenae comitem Tritonia fratri *Hippocrene.*
se dedit. inde cava circumdata nube Seriphon
deserit, a dextra Cythno Gyaroque relictis,
quaque super pontum via visa brevissima, Thebas
virgineumque Helicona petit. quo monte potita
constitit et doctas sic est adfata sorores:
'fama novi fontis nostras pervenit ad aures,
dura Medusaei quem praepetis ungula rupit.
is mihi causa viae: volui mirabile factum

cernere. vidi ipsum materno sanguine nasci.'
excipit Uranie 'quaecumque est causa videndi
has tibi, diva, domos, animo gratissima nostro es.
vera tamen fama est, et Pegasus huius origo
fontis' et ad latices deduxit Pallada sacros.
quae mirata diu factas pedis ictibus undas,
silvarum lucos circumspicit antiquarum
antraque et innumeris distinctas floribus herbas:
felicesque vocat pariter studioque locoque
Mnemonidas. quam sic adfata est una sororum:
'o, nisi te virtus opera ad maiora tulisset,
in partem ventura chori Tritonia nostri,
vera refers meritoque probas artesque locumque:
et gratam sortem, tutae modo simus, habemus.
sed — vetitum est adeo sceleri nihil — omnia terrent
virgineas mentes, dirusque ante ora Pyreneus *Pyreneus.*
vertitur, et nondum tota me mente recepi.
Daulida Threïcio Phoceaque milite rura
ceperat ille ferox iniustaque regna tenebat.
templa petebamus Parnasia: vidit euntes,
nostraque fallaci veneratus numina vultu
"Mnemonides," (cognorat enim) "consistite," dixit
"nec dubitate, precor, tecto grave sidus et imbrem"
(imber erat) "vitare meo. subiere minores
saepe casas superi." dictis et tempore motae
adnuimusque viro primasque intravimus aedes.
desierant imbres, victoque aquilonibus austro
fusca repurgato fugiebant nubila caelo.
impetus ire fuit. claudit sua tecta Pyreneus
vimque parat: quam nos sumptis effugimus alis.
ipse secuturo similis stetit arduus arce,
"qua"que "via est vobis, erit et mihi" dixit "eadem,"
seque iacit vecors e summae culmine turris
et cadit in vultus, discussique ossibus oris
tundit humum moriens scelerato sanguine tinctam.'
Musa loquebatur: pennae sonuere per auras, *Pierides et*
voxque salutantum ramis veniebat ab altis. *Musae.*
suspicit et, linguae, quaerit, tam certa loquentes
unde sonent, hominemque putat Iove nata locutum.
ales erat; numeroque novem, sua fata querentes,
institerant ramis imitantes omnia picae.
miranti sic orsa deae dea: 'nuper et istae
auxerunt volucrum victae certamine turbam.
Pierus has genuit Pellaeis dives in arvis:

Paeonis Euippe mater fuit. illa potentem
Lucinam noviens, noviens paritura, vocavit.
intumuit numero stolidarum turba sororum,
perque tot Haemonias et per tot Achaidas urbes
huc venit et tali committit proelia voce:
"desinite indoctum vana dulcedine vulgus
fallere: nobiscum, si qua est fiducia vobis,
Thespiades, certate, deae. nec voce nec arte
vincemur: totidemque sumus. vel cedite victae
fonte Medusaeo et Hyantea Aganippe,
vel nos Emathiis ad Paeonas usque nivosos
cedamus campis. dirimant certamina nymphae."
turpe quidem contendere erat, sed cedere visum
turpius. electae iurant per flumina nymphae
factaque de vivo pressere sedilia saxo.
tunc sine sorte prior quae se certare professa est, *(Typhoeus.)*
bella canit superum falsoque in honore Gigantas
ponit et extenuat magnorum facta deorum:
emissumque ima de sede Typhoëa terrae
caelitibus fecisse metum, cunctosque dedisse
terga fugae, donec fessos Aegyptia tellus
ceperit et septem discretus in ostia Nilus.
huc quoque terrigenam venisse Typhoëa narrat,
et se mentitis superos celasse figuris:
"duxque gregis" dixit "fit Iuppiter, unde recurvis
nunc quoque formatus Libys est cum cornibus Hammon;
Delius in corvo, proles Semeleïa capro,
fele soror Phoebi, nivea Saturnia vacca,
pisce Venus latuit, Cyllenius ibidis alis."
hactenus ad citharam vocalia moverat ora.
poscimur Aonides. sed forsitan otia non sint,
nec nostris praebere vacet tibi cantibus aures?'
'ne dubita, vestrumque mihi refer ordine carmen'
Pallas ait nemorisque levi consedit in umbra.
Musa refert: 'dedimus summam certaminis uni.
surgit et immissos hedera collecta capillos
Calliope querulas praetemptat pollice chordas
atque haec percussis subiungit carmina nervis.
"prima Ceres unco glaebam dimovit aratro, *(Ceres et Proserpina.)*
prima dedit fruges alimentaque mitia terris,
prima dedit leges: Cereris sunt omnia munus.
illa canenda mihi est. utinam modo dicere possem
carmina digna dea! certe dea carmine digna est.
vasta Giganteis iniecta est insula membris

Trinacris et magnis subiectum molibus urget
aetherias ausum sperare Typhoëa sedes.
nititur ille quidem pugnatque resurgere saepe:
dextra sed Ausonio manus est subiecta Peloro,
laeva, Pachyne, tibi: Lilybaeo crura premuntur:
degravat Aetna caput. sub qua resupinus harenas
eiectat flammamque ferox vomit ore Typhoeus.
saepe remoliri luctatur pondera terrae
oppidaque et magnos devolvere corpore montes.
inde tremit tellus, et rex pavet ipse silentum,
ne pateat latoque solum retegatur hiatu,
immissusque dies trepidantes terreat umbras.
hanc metuens cladem tenebrosa sede tyrannus
exierat, curruque atrorum vectus equorum
ambibat Siculae cautus fundamina terrae.
postquam exploratum satis est, loca nulla labare,
depositique metus, videt hunc Erycina vagantem
monte suo residens, natumque amplexa volucrem
"'arma manusque meae, mea, nate, potentia,'" dixit,
"'illa, quibus superas omnes, cape tela, Cupido,
inque dei pectus celeres molire sagittas,
cui triplicis cessit fortuna novissima regni.
tu superos ipsumque Iovem, tu numina ponti
victa domas ipsumque, regit qui numina ponti.
Tartara quid cessant? cur non matrisque tuumque
imperium profers? agitur pars tertia mundi.
et tamen in caelo, quae iam patientia nostra est,
spernimur, ac mecum vires minuuntur Amoris.
Pallada nonne vides iaculatricemque Dianam
abscessisse mihi? Cereris quoque filia virgo,
si patiemur, erit. nam spes affectat easdem.
at tu, pro socio, si qua est ea gratia, regno,
iunge deam patruo.'" dixit Venus. ille pharetram
solvit et arbitrio matris de mille sagittis
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcus.
oppositoque genu curvavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem.
Haud procul Hennaeis lacus est a moenibus altae,
nomine Pergus, aquae. non illo plura Caystros
carmina cycnorum labentibus audit in undis.
silva coronat aquas cingens latus omne, suisque
frondibus ut velo Phoebeos summovet ictus.
frigora dant rami, varios humus umida flores;

perpetuum ver est. quo dum Proserpina luco
ludit et aut violas aut candida lilia carpit,
dumque puellari studio calathosque sinumque
implet et aequales certat superare legendo,
paene simul visa est dilectaque raptaque Diti:
usque adeo est properatus amor. dea territa maesto
et matrem et comites, sed matrem saepius, ore
clamat. et ut summa vestem laniarat ab ora,
collecti flores tunicis cecidere remissis.
tantaque simplicitas puerilibus adfuit annis:
haec quoque virgineum movit iactura dolorem.
raptor agit currus, et nomine quemque vocando
exhortatur equos, quorum per colla iubasque
excutit obscura tinctas ferrugine habenas.
perque lacus altos et olentia sulphure fertur
stagna Palicorum, rupta ferventia terra,
et qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho,
inter inaequales posuerunt moenia portus.
Est medium Cyanes et Pisaeae Arethusae, (*Cyane.*)
quod coit angustis inclusum cornibus aequor.
hic fuit, a cuius stagnum quoque nomine dictum est,
inter Sicelidas Cyane celeberrima nymphas;
gurgite quae medio summa tenus extitit alvo
agnovitque deam. "'nec longius ibitis'" inquit:
"'non potes invitae Cereris gener esse. roganda,
non rapienda fuit. quodsi componere magnis
parva mihi fas est, et me dilexit Anapis:
exorata tamen, nec, ut haec, exterrita nupsi.'"
dixit, et in partes diversas bracchia tendens
obstitit. haud ultra tenuit Saturnius iram,
terribilesque hortatus equos in gurgitis ima
contortum valido sceptrum regale lacerto
condidit. icta viam tellus in Tartara fecit
et pronos currus medio cratere recepit.
at Cyane raptamque deam contemptaque fontis
iura sui maerens, inconsolabile vulnus
mente gerit tacita lacrimisque absumitur omnis:
et quarum fuerat magnum modo numen, in illas
extenuatur aquas. molliri membra videres,
ossa pati flexus, ungues posuisse rigorem,
primaque de tota tenuissima quaeque liquescunt,
caerulei crines digitique et crura pedesque:
nam brevis in gelidas membris exilibus undas
transitus est. post haec umeri tergusque latusque

pectoraque in tenues abeunt evanida rivos.
denique pro vivo vitiatas sanguine venas
lympha subit, restatque nihil, quod prendere possis.
Interea pavidae nequiquam filia matri
omnibus est terris, omni quaesita profundo.
illam non udis veniens Aurora capillis
cessantem vidit, non Hesperus. illa duabus
flammiferas pinus manibus succendit ab Aetna
perque pruinosas tulit inrequieta tenebras.
rursus, ubi alma dies hebetarat sidera, natam
solis ab occasu solis quaerebat ad ortus.
fessa labore sitim conceperat, oraque nulli
colluerant fontes, cum tectam stramine vidit
forte casam parvasque fores pulsavit. at inde
prodit anus divamque videt lymphamque roganti
dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta.
dum bibit illa datum, duri puer oris et audax (*Stelles.*)
constitit ante deam risitque avidamque vocavit.
offensa est, neque adhuc epota parte loquentem
cum liquido mixta perfudit diva polenta.
combibit os maculas, et quae modo bracchia gessit,
crura gerit; cauda est mutatis addita membris;
inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,
contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.
mirantem flentemque et tangere monstra parantem
fugit anum latebramque petit; aptumque colori
nomen habet, variis stellatus corpora guttis.
Quas dea per terras et quas erraverit undas, (*Ceres et*
dicere longa mora est. quaerenti defuit orbis. *Proserpina.*)
Sicaniam repetit, dumque omnia lustrat eundo,
venit et ad Cyanen. ea ni mutata fuisset,
omnia narrasset. sed et os et lingua volenti
dicere non aderant, nec quo loqueretur habebat.
signa tamen manifesta dedit, notamque parenti
illo forte loco delapsam in gurgite sacro
Persephones zonam summis ostendit in undis.
quam simul agnovit, tamquam tunc denique raptam
scisset, inornatos laniavit diva capillos,
et repetita suis percussit pectora palmis.
nescit adhuc, ubi sit: terras tamen increpat omnes
ingratasque vocat nec frugum munere dignas:
Trinacriam ante alias, in qua vestigia damni
repperit. ergo illic saeva vertentia glaebas
fregit aratra manu, parilique irata colonos

ruricolasque boves leto dedit arvaque iussit
fallere depositum vitiataque semina fecit.
fertilitas terrae, latum vulgata per orbem,
falsa iacet. primis segetes moriuntur in herbis,
et modo sol nimius, nimius modo corripit imber,
sideraque ventique nocent, avidaeque volucres
semina iacta legunt. lolium tribulique fatigant
triticeas messes et inexpugnabile gramen.
tum caput Eleis Alpheïas extulit undis
rorantesque comas a fronte removit ad aures
atque ait "'o toto quaesitae virginis orbe
et frugum genetrix, immensos siste labores,
neve tibi fidae violenta irascere terrae!
terra nihil meruit, patuitque invita rapinae.
nec sum pro patria supplex: huc hospita veni,
Pisa mihi patria est, et ab Elide ducimus ortus:
Sicaniam peregrina colo. sed gratior omni
haec mihi terra solo est. hos nunc Arethusa Penates,
hanc habeo sedem: quam tu, mitissima, serva.
mota loco cur sim tantique per aequoris undas
advehar Ortygiam, veniet narratibus hora
tempestiva meis, cum tu curaque levata
et vultus melioris eris. mihi pervia tellus
praebet iter, subterque imas ablata cavernas
hic caput attollo desuetaque sidera cerno.
ergo dum Stygio sub terris gurgite labor,
visa tua est oculis illic Proserpina nostris:
illa quidem tristis, neque adhuc interrita vultu,
sed regina tamen, sed opaci maxima mundi,
sed tamen inferni pollens matrona tyranni.'"
mater ad auditas stupuit ceu saxea voces,
attonitaeque diu similis fuit. utque dolore
pulsa gravi gravis est amentia, curribus auras
exit in aetherias. ibi toto nubila vultu
ante Iovem passis stetit invidiosa capillis
"'pro'"que "'meo veni supplex tibi, Iuppiter,'" inquit,
"'sanguine proque tuo. si nulla est gratia matris,
nata patrem moveat. neu sit tibi cura, precamur,
vilior illius, quod nostro est edita partu.
en quaesita diu tandem mihi nata reperta est:
si reperire vocas amittere certius, aut si
scire, ubi sit, reperire vocas. quod rapta, feremus,
dummodo reddat eam. neque enim praedone marito
filia digna tua est — si iam mea filia non est.'"

Iuppiter excepit "'commune est pignus onusque
nata mihi tecum. sed si modo nomina rebus
addere vera placet, non hoc iniuria factum,
verum amor est. neque erit nobis gener ille pudori,
tu modo, diva, velis. ut desint cetera: quantum est
esse Iovis fratrem! quid quod non cetera desunt,
nec cedit nisi sorte mihi? sed tanta cupido
si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum,
lege tamen certa, si nullos contigit illic
ore cibos: nam sic Parcarum foedere cautum est.'"

(*Ascalaphus.*)

Dixerat. at Cereri certum est educere natam.
non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo
solverat et cultis dum simplex errat in hortis,
puniceum curva decerpserat arbore pomum,
sumptaque pallenti septem de cortice grana
presserat ore suo. solusque ex omnibus illud
Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Orphne,
inter Avernales haud ignotissima nymphas,
ex Acheronte suo furvis peperisse sub antris:
vidit et indicio reditum crudelis ademit.
ingemuit regina Erebi testemque profanam
fecit avem sparsumque caput Phlegethontide lympha
in rostrum et plumas et grandia lumina vertit.
ille sibi ablatus fulvis amicitur ab alis
inque caput crescit longosque reflectitur ungues,
vixque movet natas per inertia bracchia pennas:
foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus,
ignavus bubo, dirum mortalibus omen.

(*Sirenes.*)

Hic tamen indicio poenam linguaque videri
commeruisse potest. vobis, Acheloïdes, unde
pluma pedesque avium, cum virginis ora geratis?
an quia, cum legeret vernos Proserpina flores,
in comitum numero, doctae Sirenes, eratis?
quam postquam toto frustra quaesistis in orbe,
protinus, ut vestram sentirent aequora curam,
posse super fluctus alarum insistere remis
optastis. facilesque deos habuistis et artus
vidistis vestros subitis flavescere pennis.
ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
tantaque dos oris linguae deperderet usum,
virginei vultus et vox humana remansit.

At medius fratrisque sui maestaeque sororis
Iuppiter ex aequo volventem dividit annum.
nunc dea, regnorum numen commune duorum,

cum matre est totidem, totidem cum coniuge menses.
vertitur extemplo facies et mentis et oris:
nam modo quae poterat Diti quoque maesta videri,
laeta deae frons est: ut sol, qui tectus aquosis
nubibus ante fuit, victis e nubibus exit.
Exigit alma Ceres, nata secura recepta, *(Arethusa.)*
quae tibi causa fugae, cur sis, Arethusa, sacer fons?
conticuere undae. quarum dea sustulit alto
fonte caput, viridesque manu siccata capillos
fluminis Elei veteres narravit amores.
"'pars ego nympharum, quae sunt in Achaide,'" dixit
"'una fui. nec me studiosius altera saltus
legit, nec posuit studiosius altera casses.
sed quamvis formae numquam mihi fama petita est,
quamvis fortis eram, formosae nomen habebam.
nec mea me facies nimium laudata iuvabat:
quaque aliae gaudere solent, ego rustica dote
corporis erubui, crimenque placere putavi.
lassa revertebar, memini, Stymphalide silva:
aestus erat, magnumque labor geminaverat aestum.
invenio sine vertice aquas, sine murmure euntes,
perspicuas ad humum, per quas numerabilis alte
calculus omnis erat, quas tu vix ire putares.
cana salicta dabant nutritaque populus unda
sponte sua natas ripis declivibus umbras.
accessi primumque pedis vestigia tinxi,
poplite deinde tenus. neque eo contenta, recingor
molliaque impono salici velamina curvae
nudaque mergor aquis. quas dum ferioque trahoque
mille modis labens, excussaque bracchia iacto,
nescio quod medio sensi sub gurgite murmur,
territaque insisto propioris margine ripae.
"'"quo properas, Arethusa?"'" suis Alpheus ab undis,
"'"quo properas?"'" iterum rauco mihi dixerat ore.
sicut eram, fugio sine vestibus. altera vestes
ripa meas habuit. tanto magis instat et ardet,
et quia nuda fui, sum visa paratior illi.
sic ego currebam, sic me ferus ille premebat,
ut fugere accipitrem penna trepidante columbae,
ut solet accipiter trepidas urgere columbas.
usque sub Orchomenon Psophidaque Cyllenenque
Maenaliosque sinus gelidumque Erymanthon et Elin
currere sustinui. nec me velocior ille.
sed tolerare diu cursus ego viribus impar

non poteram: longi patiens erat ille laboris.
per tamen et campos, per opertos arbore montes,
saxa quoque et rupes et, qua via nulla, cucurri.
sol erat a tergo. vidi praecedere longam
ante pedes umbram — nisi si timor illa videbat —
sed certe sonitusque pedum terrebat, et ingens
crinales vittas adflabat anhelitus oris.
fessa labore fugae “‘“‘fer opem, deprendimur,’”’” inquam,
“‘“‘armigerae, Diana, tuae, cui saepe dedisti
ferre tuos arcus inclusaque tela pharetra.’”’”
mota dea est spissisque ferens e nubibus unam
me super iniecit. lustrat caligine tectam
Amnis et ignarus circum cava nubila quaerit,
bisque locum, quo me dea texerat, inscius ambit
et bis “‘“‘io Arethusa, io Arethusa!’”’” vocavit.
quid mihi tunc animi miserae fuit? anne quod agnae est,
si qua lupos audit circum stabula alta frementes?
aut lepori, qui vepre latens hostilia cernit
ora canum nullosque audet dare corpore motus?
non tamen abscedit; neque enim vestigia cernit
longius ulla pedum: servat nubemque locumque.
occupat obsessos sudor mihi frigidus artus,
caeruleaeque cadunt toto de corpore guttae.
quaque pedem movi, manat lacus, eque capillis
ros cadit; et citius, quam nunc tibi facta renarro,
in latices mutor. sed enim cognoscit amatas
Amnis aquas, positoque viri, quod sumpserat, ore
vertitur in proprias, ut se mihi misceat, undas.
Delia rupit humum, caecisque ego mersa cavernis
advehor Ortygiam, quae me cognomine divae
grata mihi superas eduxit prima sub auras.”’”

Hac Arethusa tenus. geminos dea fertilis angues *(Triptolemus.)*
curribus admovit frenisque coercuit ora,
et medium caeli terraeque per aëra vecta est
atque levem currum Tritonida misit in urbem
Triptolemo. partimque rudi data semina iussit
spargere humo, partim post tempora longa recultae.
iam super Europen sublimis et Asida terram
vectus erat iuvenis: Scythicas advertitur oras.
rex ibi Lyncus erat. regis subit ille Penates.
qua veniat, causamque viae nomenque rogatus
et patriam “‘“patria est clarae mihi,”’” dixit, “‘“Athenae:
Triptolemus nomen. veni nec puppe per undas,
nec pede per terras: patuit mihi pervius aether.

dona fero Cereris, latos quae sparsa per agros
frugiferas messes alimentaque mitia reddant.'"
barbarus invidit, tantique ut muneris auctor
ipse sit, hospitio recipit somnoque gravatum
aggreditur ferro. conantem figere pectus
lynca Ceres fecit, rursusque per aëra iussit
Mopsopium iuvenem sacros agitare iugales."

Pierides et Musae.

Finierat doctos e nobis maxima cantus.
at nymphae vicisse deas Helicona colentes
concordi dixere sono. convicia victae
cum facerent, "quoniam" dixit "certamine vobis
supplicium meruisse parum est, maledictaque culpae
additis, et non est patientia libera nobis:
ibimus in poenas et, qua vocat ira, sequemur."
rident Emathides spernuntque minacia verba:
conataeque loqui et magno clamore protervas
intentare manus, pennas exire per ungues
aspexere suos, operiri bracchia plumis:
alteraque alterius rigido concrescere rostro
ora videt, volucresque novas accedere silvis.
dumque volunt plangi, per bracchia mota levatae
aëre pendebant, nemorum convicia, picae.
nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit
raucaque garrulitas studiumque immane loquendi.'

LIBER SEXTUS.

Pallas et Arachne.

Praebuerat dictis Tritonia talibus aures,
carminaque Aonidum iustamque probaverat iram.
tum secum 'laudare parum est: laudemur et ipsae,
numina nec sperni sine poena nostra sinamus,'
Maeoniaeque animum fatis intendit Arachnes,
quam sibi lanificae non cedere laudibus artis
audierat. non illa loco neque origine gentis
clara, sed arte fuit. pater huic Colophonius Idmon
Phocaïco bibulas tinguebat murice lanas.
occiderat mater: sed et haec de plebe suoque
aequa viro fuerat. Lydas tamen illa per urbes
quaesierat studio nomen memorabile, quamvis
orta domo parva parvis habitabat Hypaepis.
huius ut aspicerent opus admirabile, saepe
deseruere sui nymphae vineta Timoli,
deseruere suas nymphae Pactolides undas.

nec factas solum vestes spectare iuvabat;
tum quoque, cum fierent: tantus decor adfuit arti.
sive rudem primos lanam glomerabat in orbes,
seu digitis subigebat opus repetitaque longo
vellera mollibat nebulas aequantia tractu,
sive levi teretem versabat pollice fusum,
seu pingebat acu: scires a Pallade doctam.
quod tamen ipsa negat, tantaque offensa magistra
'certet' ait 'mecum. nihil est, quod victa recusem.'
Pallas anum simulat falsosque in tempora canos
addit et infirmos, baculo quos sustinet, artus.
tum sic orsa loqui: 'non omnia grandior aetas,
quae fugiamus, habet: seris venit usus ab annis.
consilium ne sperne meum. tibi fama petatur
inter mortales faciendae maxima lanae:
cede deae veniamque tuis, temeraria, dictis
supplice voce roga. veniam dabit illa roganti.'
aspicit hanc torvis, inceptaque fila relinquit,
vixque manum retinens, confessaque vultibus iram
talibus obscuram resecuta est Pallada dictis:
'mentis inops longaque venis confecta senecta.
et nimium vixisse diu nocet. audiat istas,
si qua tibi nurus est, si qua est tibi filia, voces.
consilii satis est in me mihi. neve monendo
profecisse putes: eadem est sententia nobis.
cur non ipsa venit? cur haec certamina vitat?'
tum dea 'venit!' ait formamque removit anilem
Palladaque exhibuit. venerantur numina nymphae
Mygdonidesque nurus: sola est non territa virgo.
sed tamen erubuit, subitusque invita notavit
ora rubor rursusque evanuit: ut solet aër
purpureus fieri, cum primum aurora movetur,
et breve post tempus candescere solis ab ortu.
perstat in incepto, stolidaeque cupidine palmae
in sua fata ruit. neque enim Iove nata recusat
nec monet ulterius nec iam certamina differt.
haud mora, constituunt diversis partibus ambae
et gracili geminas intendunt stamine telas.
tela iugo vincta est, stamen secernit harundo,
inseritur medium radiis subtemen acutis,
quod digiti expediunt, atque inter stamina ductum
percusso paviunt insecti pectine dentes.
utraque festinat, cinctaeque ad pectora vestes
bracchia docta movent, studio fallente laborem.

illic et Tyrium quae purpura sensit aënum
texitur, et tenues parvi discriminis umbrae:
qualis ab imbre solet percussis solibus arcus
inficere ingenti longum curvamine caelum,
in quo diversi niteant cum mille colores,
transitus ipse tamen spectantia lumina fallit:
usque adeo quod tangit idem est; tamen ultima distant.
illic et lentum filis immittitur aurum,
et vetus in tela deducitur argumentum.
Cecropia Pallas scopulum Mavortis in arce
pingit et antiquam de terrae nomine litem.
bis sex caelestes medio Iove sedibus altis
augusta gravitate sedent; sua quemque deorum
inscribit facies. Iovis est regalis imago;
stare deum pelagi longoque ferire tridente
aspera saxa facit, medioque e vulnere saxi
exiluisse fretum, quo pignore vindicet urbem.
at sibi dat clipeum, dat acutae cuspidis hastam,
dat galeam capiti; defenditur aegide pectus:
percussamque sua simulat de cuspide terram
edere cum bacis fetum canentis olivae;
mirarique deos. operis Victoria finis.
ut tamen exemplis intellegat aemula laudis,
quod pretium speret pro tam furialibus ausis,
quattuor in partes certamina quattuor addit
clara colore suo, brevibus distincta sigillis.
Threïciam Rhodopen habet angulus unus et Haemum,
nunc gelidos montes, mortalia corpora quondam,
nomina summorum sibi qui tribuere deorum.
altera Pygmaeae fatum miserabile matris
pars habet. hanc Iuno victam certamine iussit
esse gruem populisque suis indicere bellum.
pinxit et Antigonen ausam contendere quondam
cum magni consorte Iovis; quam regia Iuno
in volucrem vertit. nec profuit Ilion illi
Laomedonve pater, sumptis quin candida pennis
ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro.
qui superest solus Cinyran habet angulus orbum:
isque gradus templi, natarum membra suarum,
amplectens saxoque iacens lacrimare videtur.
circuit extremas oleis pacalibus oras.
is modus est, operisque sua facit arbore finem.
Maeonis elusam designat imagine tauri
Europam. verum taurum, freta vera putares.

ipsa videbatur terras spectare relictas
et comites clamare suas tactumque vereri
assilientis aquae timidasque reducere plantas.
fecit et Asterien aquila luctante teneri:
fecit olorinis Ledam recubare sub alis:
addidit, ut Satyri celatus imagine pulchram
Iuppiter implerit gemino Nycteïda fetu,
Amphitryon fuerit, cum te, Tirynthia, cepit,
aureus ut Danaën, Asopida luserit ignis,
Mnemosynen pastor, varius Deoida serpens.
te quoque mutatum torvo, Neptune, iuvenco
virgine in Aeolia posuit. tu visus Enipeus
gignis Aloidas, aries Bisaltida fallis;
et te flava comas frugum mitissima mater
sensit equum, sensit volucrem crinita colubris
mater equi volucris, sensit delphina Melantho.
omnibus his faciemque suam faciemque locorum
reddidit. est illic agrestis imagine Phoebus,
utque modo accipitris pennas, modo terga leonis
gesserit, ut pastor Macareïda luserit Issen.
Liber ut Erigonen falsa deceperit uva,
ut Saturnus equo geminum Chirona crearit.
ultima pars telae tenui circumdata limbo
nexilibus flores hederis habet intertextos.
non illud Pallas, non illud carpere Livor
possit opus. doluit successu flava virago
et rupit pictas, caelestia crimina, vestes:
utque Cytoriaco radium de monte tenebat,
ter quater Idmoniae frontem percussit Arachnes.
non tulit infelix laqueoque animosa ligavit
guttura. pendentem Pallas miserata levavit
atque ita 'vive quidem, pende tamen, improba' dixit:
'lexque eadem poenae, ne sis secura futuri,
dicta tuo generi serisque nepotibus esto.'
post ea discedens sucis Hecateïdos herbae
sparsit. et extemplo tristi medicamine tactae
defluxere comae, cum quis et naris et aures,
fitque caput minimum. toto quoque corpore parva est:
in latere exiles digiti pro cruribus haerent,
cetera venter habet. de quo tamen illa remittit
stamen, et antiquas exercet aranea telas.

Niobe.

Lydia tota fremit, Phrygiaeque per oppida facti
rumor it et magnum sermonibus occupat orbem.
ante suos Niobe thalamos cognoverat illam,

tum cum Maeoniam virgo Sipylumque colebat:
nec tamen admonita est poena popularis Arachnes
cedere caelitibus verbisque minoribus uti.
multa dabant animos. sed enim nec coniugis artes,
nec genus amborum magnique potentia regni
sic placuere illi (quamvis ea cuncta placerent),
ut sua progenies. et felicissima matrum
dicta foret Niobe, si non sibi visa fuisset.
nam sata Tiresia venturi praescia Manto
per medias fuerat, divino concita motu,
vaticinata vias: 'Ismenides, ite frequentes
et date Latonae Latonigenisque duobus
cum prece tura pia lauroque innectite crinem!
ore meo Latona iubet.' paretur, et omnes
Thebaides iussis sua tempora frondibus ornant,
turaque dant sanctis et verba precantia flammis.
ecce venit comitum Niobe celeberrima turba,
vestibus intexto Phrygiis spectabilis auro,
et, quantum ira sinit, formosa, movensque decoro
cum capite immissos umerum per utrumque capillos.
constitit. utque oculos circumtulit alta superbos,
'quis furor, auditos' inquit 'praeponere visis
caelestes? aut cur colitur Latona per aras,
numen adhuc sine ture meum est? mihi Tantalus auctor,
cui licuit soli superorum tangere mensas;
Pleïadum soror est genetrix mea; maximus Atlas
est avus, aetherium qui fert cervicibus axem;
Iuppiter alter avus: socero quoque glorior illo.
me gentes metuunt Phrygiae, me regia Cadmi
sub domina est, fidibusque mei commissa mariti
moenia cum populis a meque viroque reguntur.
in quamcumque domus adverti lumina partem,
immensae spectantur opes. accedit eodem
digna dea facies. huc natas adice septem
et totidem iuvenes, et mox generosque nurusque.
quaerite nunc, habeat quam nostra superbia causam,
nescio quoque audete satam Titanida Coeo
Latonam praeferre mihi, cui maxima quondam
exiguam sedem pariturae terra negavit!
nec caelo nec humo nec aquis dea vestra recepta est;
exul erat mundi, donec miserata vagantem
"hospita tu terris erras, ego" dixit "in undis,"
instabilemque locum Delos dedit. illa duorum
facta parens: uteri pars haec est septima nostri.

sum felix: quis enim neget hoc? felixque manebo:
hoc quoque quis dubitet? tutam me copia fecit.
maior sum, quam cui possit Fortuna nocere:
multaque ut eripiat, multo mihi plura relinquet.
excessere metum mea iam bona. fingite demi
huic aliquid populo natorum posse meorum,
non tamen ad numerum redigar spoliata duorum,
Latonae turbam. quae quantum distat ab orba?
infectis properate sacris, laurumque capillis
ponite.' deponunt et sacra infecta relinquunt,
quodque licet, tacito venerantur murmure numen.
indignata dea est, summoque in vertice Cynthi
talibus est dictis gemina cum prole locuta:
'en ego vestra parens, vobis animosa creatis
et, nisi Iunoni, nulli cessura dearum,
an dea sim, dubitor! perque omnia saecula cultis
arceor, o nati, nisi vos succurritis, aris.
nec dolor hic solus. diro convicia facto
Tantalis adiecit vosque est postponere natis
ausa suis et me, quod in ipsam reccidat, orbam
dixit et exhibuit linguam scelerata paternam.'
adiectura preces erat his Latona relatis:
'desine' Phoebus ait, 'poenae mora longa querela est.'
dixit idem Phoebe; celerique per aëra lapsu
contigerant tecti Cadmeïda nubibus arcem.
planus erat lateque patens prope moenia campus,
assiduis pulsatus equis, ubi turba rotarum
duraque mollierat subiectas ungula glaebas.
pars ibi de septem genitis Amphione fortes
conscendunt in equos Tyrioque rubentia suco
terga premunt auroque graves moderantur habenas.
e quibus Ismenus, qui matri sarcina quondam
prima suae fuerat, dum certum flectit in orbem
quadrupedis cursus spumantiaque ora coercet,
'ei mihi!' conclamat medioque in pectore fixa
tela gerit, frenisque manu moriente remissis
in latus a dextro paulatim defluit armo.
proximus, audito sonitu per inane pharetrae,
frena dabat Sipylus: veluti cum praescius imbres
nube fugit visa pendentiaque undique rector
carbasa deducit, ne qua levis effluat aura.
frena tamen dantem non evitabile telum
consequitur, summaque tremens cervice sagitta
haesit, et extabat nudum de gutture ferrum.

ille ut erat pronus per crura admissa iubasque
volvitur et calido tellurem sanguine foedat.
Phaedimus infelix et aviti nominis heres
Tantalus, ut solito finem imposuere labori,
transierant ad opus nitidae iuvenale palaestrae:
et iam contulerant arto luctantia nexu
pectora pectoribus, cum tento concita nervo,
sicut erant iuncti, traiecit utrumque sagitta.
ingemuere simul, simul incurvata dolore
membra solo posuere, simul suprema iacentes
lumina versarunt, animam simul exalarunt.
aspicit Alphenor, laniataque pectora plangens
advolat, ut gelidos complexibus allevet artus,
inque pio cadit officio. nam Delius illi
intima fatifero rupit praecordia ferro.
quod simul eductum est, pars est pulmonis in hamis
eruta, cumque anima cruor est effusus in auras.
at non intonsum simplex Damasichthona vulnus
afficit. ictus erat, qua crus esse incipit, et qua
mollia nervosus facit internodia poples.
dumque manu temptat trahere exitiabile telum,
altera per iugulum pennis tenus acta sagitta est.
expulit hanc sanguis, seque eiaculatus in altum
emicat et longe terebrata prosilit aura.
ultimus Ilioneus non profectura precando
bracchia sustulerat, 'di'que 'o communiter omnes,'
dixerat, ignarus non omnes esse rogandos,
'parcite!' motus erat, cum iam revocabile telum
non fuit, Arcitenens. minimo tamen occidit ille
vulnere, non alte percusso corde sagitta.
Fama mali populique dolor lacrimaeque suorum
tam subitae matrem certam fecere ruinae
mirantem potuisse, irascentemque, quod ausi
hoc essent superi, quod tantum iuris haberent.
nam pater Amphion ferro per pectus adacto
finierat moriens pariter cum luce dolorem.
heu quantum haec Niobe Niobe distabat ab illa,
quae modo Latois populum summoverat aris
et mediam tulerat gressus resupina per urbem,
invidiosa suis, at nunc miseranda vel hosti!
corporibus gelidis incumbit et ordine nullo
oscula dispensat natos suprema per omnes.
a quibus ad caelum liventia bracchia tollens
'pascere, crudelis, nostro, Latona, dolore,

pascere' ait, 'satiaque meo tua pectora luctu.
[corque ferum satia' dixit: 'per funera septem]
efferor. exulta victrixque, inimica, triumpha!
cur autem victrix? miserae mihi plura supersunt,
quam tibi felici. post tot quoque funera vinco.'
dixerat, et sonuit contento nervus ab arcu:
qui praeter Nioben unam conterruit omnes;
illa malo est audax. stabant cum vestibus atris
ante toros fratrum demisso crine sorores.
e quibus una trahens haerentia viscere tela
imposito fratri moribunda relanguit ore.
altera solari miseram conata parentem
conticuit subito duplicataque vulnere caeco est.
[oraque compressit, nisi postquam spiritus ibat.]
haec frustra fugiens collabitur: illa sorori
immoritur: latet haec: illam trepidare videres.
sexque datis leto diversaque vulnera passis
ultima restabat. quam toto corpore mater,
tota veste tegens 'unam minimamque relinque!
de multis minimam posco' clamavit 'et unam.'
dumque rogat, pro qua rogat, occidit. orba resedit
exanimes inter natos natasque virumque,
deriguitque malis. nullos movet aura capillos,
in vultu color est sine sanguine, lumina maestis
stant immota genis; nihil est in imagine vivum.
ipsa quoque interius cum duro lingua palato
congelat, et venae desistunt posse moveri.
nec flecti cervix, nec bracchia reddere motus,
nec pes ire potest; intra quoque viscera saxum est.
flet tamen, et validi circumdata turbine venti
in patriam rapta est. ibi fixa cacumine montis
liquitur, et lacrimas etiam nunc marmora manant.

Tunc vero cuncti manifestam numinis iram *Agrestes Lycii.*
femina virque timent, cultuque impensius omnes
magna gemelliparae venerantur numina divae.
utque fit, a facto propiore priora renarrant.
e quibus unus ait: 'Lyciae quoque fertilis agris
non impune deam veteres sprevere coloni.
res obscura quidem est ignobilitate virorum,
mira tamen. vidi praesens stagnumque locumque
prodigio notum. nam me iam grandior aevo
impatiensque viae genitor deducere lectos
iusserat inde boves, gentisque illius eunti
ipse ducem dederat. cum quo dum pascua lustro,

ecce lacu medio sacrorum nigra favilla
ara vetus stabat, tremulis circumdata cannis.
restitit et pavido 'faveas mihi' murmure dixit
dux meus; et simili 'faveas' ego murmure dixi.
Naiadum Faunine foret tamen ara, rogabam,
indigenaeve dei. cum talia rettulit hospes:
"non hac, o iuvenis, montanum numen in ara est.
illa suam vocat hanc, cui quondam regia coniunx
orbem interdixit, quam vix erratica Delos
orantem accepit, tum cum levis insula nabat.
illic incumbens cum Palladis arbore palmae
edidit invita geminos Latona noverca.
hinc quoque Iunonem fugisse puerpera fertur
inque suo portasse sinu, duo numina, natos.
iamque Chimaeriferae, cum sol gravis ureret arva,
finibus in Lyciae longo dea fessa labore
sidereo siccata sitim collegit ab aestu:
uberaque ebiberant avidi lactantia nati.
forte lacum mediocris aquae prospexit in imis
vallibus. agrestes illic fruticosa legebant
vimina cum iuncis gratamque paludibus ulvam.
accessit positoque genu Titania terram
pressit, ut hauriret gelidos potura liquores.
rustica turba vetat. dea sic adfata vetantes:
"'quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est.
nec solem proprium natura nec aëra fecit
nec tenues undas: ad publica munera veni.
quae tamen ut detis, supplex peto. non ego nostros
abluere hic artus lassataque membra parabam,
sed relevare sitim. caret os umore loquentis,
et fauces arent, vixque est via vocis in illis.
haustus aquae mihi nectar erit, vitamque fatebor
accepisse simul: vitam dederitis in unda.
hi quoque vos moveant, qui nostro bracchia tendunt
parva sinu.'" et casu tendebant bracchia nati.
quem non blanda deae potuissent verba movere?
hi tamen orantem perstant prohibere, minasque,
ni procul abscedat, conviciaque insuper addunt.
nec satis est: ipsos etiam pedibusque manuque
turbavere lacus, imoque e gurgite mollem
huc illuc limum saltu movere maligno.
distulit ira sitim. neque enim iam filia Coei
supplicat indignis nec dicere sustinet ultra
verba minora dea, tollensque ad sidera palmas

"'aeternum stagno'" dixit "'vivatis in isto!'"
eveniunt optata deae. iuvat esse sub undis
et modo tota cava submergere membra palude,
nunc proferre caput, summo modo gurgite nare,
saepe super ripam stagni consistere, saepe
in gelidos resilire lacus. et nunc quoque turpes
litibus exercent linguas, pulsoque pudore,
quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant.
vox quoque iam rauca est, inflataque colla tumescunt,
ipsaque dilatant patulos convicia rictus.
terga caput tangunt; colla intercepta videntur;
spina viret; venter, pars maxima corporis, albet:
limosoque novae saliunt in gurgite ranae".
Sic ubi nescio quis Lycia de gente virorum *Marsyas.*
rettulit exitium, Satyri reminiscitur alter,
quem Tritoniaca Latous harundine victum
affecit poena. 'quid me mihi detrahis?' inquit:
'a! piget, a! non est' clamabat 'tibia tanti!'
clamanti cutis est summos direpta per artus,
nec quicquam nisi vulnus erat. cruor undique manat,
detectique patent nervi, trepidaeque sine ulla
pelle micant venae. salientia viscera posses
et perlucentes numerare in pectore fibras.
illum ruricolae, silvarum numina, Fauni
et Satyri fratres et tunc quoque carus Olympus
et nymphae flerunt, et quisquis montibus illis
lanigerosque greges armentaque bucera pavit.
fertilis immaduit madefactaque terra caducas
concepit lacrimas ac venis perbibit imis.
quas ubi fecit aquam, vacuas emisit in auras.
inde petens rapidum ripis declivibus aequor
Marsya nomen habet, Phrygiae liquidissimus amnis.
Talibus extemplo redit ad praesentia dictis *Pelops.*
vulgus et extinctum cum stirpe Amphiona luget.
mater in invidia est. hanc tunc quoque dicitur unus
flesse Pelops, umeroque, suas a pectore postquam
deduxit vestes, ebur ostendisse sinistro.
concolor hic umerus nascendi tempore dextro
corporeusque fuit. manibus mox caesa paternis
membra ferunt iunxisse deos. aliisque repertis,
qui locus est iuguli medius summique lacerti,
defuit. impositum est non comparentis in usum
partis ebur, factoque Pelops fuit integer illo. *Progne et*
Finitimi proceres coëunt, urbesque propinquae *Philomela.*

oravere suos ire ad solacia reges,
Argosque et Sparte Pelopeïadesque Mycenae
et nondum torvae Calydon invisa Dianae
Orchomenosque ferax et nobilis aere Corinthus
Messeneque ferox Patraeque humilesque Cleonae
et Nelea Pylos neque adhuc Pittheïa Troezen,
quaeque urbes aliae bimari clauduntur ab Isthmo,
exteriusque sitae bimari spectantur ab Isthmo.
credere quis posset? solae cessastis Athenae.
obstitit officio bellum, subvectaque ponto
barbara Mopsopios terrebant agmina muros.
Threïcius Tereus haec auxiliaribus armis
fuderat et clarum vincendo nomen habebat:
quem sibi Pandion opibusque virisque potentem
et genus a magno ducentem forte Gradivo
conubio Prognes iunxit. non pronuba Iuno,
non Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto:
Eumenides tenuere faces de funere raptas,
Eumenides stravere torum; tectoque profanus
incubuit bubo thalamique in culmine sedit.
hac ave coniuncti Progne Tereusque, parentes
hac ave sunt facti. gratata est scilicet illis
Thracia, disque ipsi grates egere, diemque,
quaque data est claro Pandione nata tyranno,
quaque erat ortus Itys, festum iussere vocari.
usque adeo latet utilitas. iam tempora Titan
quinque per autumnos repetiti duxerat anni:
cum blandita viro Progne 'si gratia' dixit
'ulla mea est, vel me visendae mitte sorori,
vel soror huc veniat. redituram tempore parvo
promittes socero. magni mihi muneris instar
germanam vidisse dabis.' iubet ille carinas
in freta deduci, veloque et remige portus
Cecropios intrat Piraeaque litora tangit.
ut primum soceri data copia, dextera dextrae
iungitur, et fausto committitur omine sermo.
coeperat, adventus causam, mandata referre
coniugis et celeres missae spondere recursus:
ecce venit magno dives Philomela paratu,
divitior forma: quales audire solemus
Naidas et Dryadas mediis incedere silvis,
si modo des illis cultus similesque paratus.
non secus exarsit conspecta virgine Tereus,
quam si quis canis ignem supponat aristis

aut frondem positasque cremet fenilibus herbas.
digna quidem facies; sed et hunc innata libido
exstimulat, pronumque genus regionibus illis
in Venerem est: flagrat vitio gentisque suoque.
impetus est illi, comitum corrumpere curam
nutricisque fidem, nec non ingentibus ipsam
sollicitare datis totumque impendere regnum,
aut rapere et saevo raptam defendere bello:
et nihil est, quod non effreno captus amore
ausit; nec capiunt inclusas pectora flammas.
iamque moras male fert cupidoque revertitur ore
ad mandata Prognes et agit sua vota sub illa.
facundum faciebat amor; quotiensque rogabat
ulterius iusto, Prognen ita velle ferebat.
addidit et lacrimas, tamquam mandasset et illas.
pro superi, quantum mortalia pectora caecae
noctis habent! ipso sceleris molimine Tereus
creditur esse pius laudemque a crimine sumit.
quid quod idem Philomela cupit patriosque lacertis
blanda tenens umeros, ut eat visura sororem,
perque suam contraque suam petit ipsa salutem!
spectat eam Tereus praecontrectatque videndo
osculaque et collo circumdata bracchia cernens
omnia pro stimulis facibusque ciboque furoris
accipit, et quotiens amplectitur illa parentem,
esse parens vellet: neque enim minus impius esset.
vincitur ambarum genitor prece. gaudet agitque
illa patri grates, et successisse duabus
id putat infelix, quod erit lugubre duabus.
iam labor exiguus Phoebo restabat, equique
pulsabant pedibus spatium declivis Olympi.
regales epulae mensis et Bacchus in auro
ponitur; hinc placido dantur sua corpora somno.
at rex Odrysius, quamvis secessit, in illa
aestuat; et repetens faciem motusque manusque
qualia vult fingit quae nondum vidit; et ignes
ipse suos nutrit, cura removente soporem.
lux erat, et generi dextram complexus euntis
Pandion comitem lacrimis commendat obortis:
'hanc ego, care gener, quoniam pia causa coegit,
et voluere ambae, voluisti tu quoque, Tereu,
do tibi. perque fidem cognataque pectora supplex,
per superos oro, patrio ut tuearis amore,
et mihi sollicitae lenimen dulce senectae

quam primum (omnis erit nobis mora longa) remittas.
tu quoque quam primum (satis est procul esse sororem),
si pietas ulla est, ad me, Philomela, redito.'
mandabat pariterque suae dabat oscula natae,
et lacrimae mites inter mandata cadebant.
utque fide pignus dextras utriusque poposcit
inter seque datas iunxit, natamque nepotemque
absentes pro se memori rogat ore salutent:
supremumque 'vale' pleno singultibus ore
vix dixit timuitque suae praesagia mentis.
ut semel imposita est pictae Philomela carinae,
admotumque fretum remis, tellusque repulsa est,
'vicimus!' exclamat, 'mecum mea vota feruntur!'
exultatque et vix animo sua gaudia differt
barbarus et nusquam lumen detorquet ab illa.
non aliter, quam cum pedibus praedator obuncis
deposuit nido leporem Iovis ales in alto:
nulla fuga est capto, spectat sua praemia raptor.
iamque iter effectum, iamque in sua litora fessis
puppibus exierant, cum rex Pandione natam
in stabula alta trahit silvis obscura vetustis,
atque ibi pallentem trepidamque et cuncta timentem
et iam cum lacrimis, ubi sit germana, rogantem
includit, fassusque nefas et virginem et unam
vi superat, frustra clamato saepe parente,
saepe sorore sua, magnis super omnia divis.
illa tremit, velut agna pavens, quae saucia cani
ore excussa lupi nondum sibi tuta videtur:
utque columba suo madefactis sanguine plumis
horret adhuc avidosque timet, quibus haeserat, ungues.
mox ubi mens rediit, passos laniata capillos,
lugenti similis, caesis plangore lacertis,
intendens palmas 'o diris barbare factis!
o crudelis!' ait, 'nec te mandata parentis
cum lacrimis movere piis, nec cura sororis
nec mea virginitas nec coniugialia iura?
omnia turbasti: paelex ego facta sororis,
tu geminus coniunx, hostis mihi debita Progne.
quin animam hanc, ne quod facinus tibi, perfide, restet,
eripis? atque utinam fecisses ante nefandos
concubitus! vacuas habuissem criminis umbras.
si tamen haec superi cernunt, si numina divum
sunt aliquid, si non perierunt omnia mecum,
quandocumque mihi poenas dabis. ipsa, pudore

proiecto, tua facta loquar: si copia detur,
in populos veniam; si silvis clausa tenebor,
implebo silvas et conscia saxa movebo:
audiet haec aether et si deus ullus in illo est.'
talibus ira feri postquam commota tyranni
nec minor hac metus est, causa stimulatus utraque,
quo fuit accinctus, vagina liberat ensem,
arreptamque coma flexis post terga lacertis
vincla pati cogit. iugulum Philomela parabat
spemque suae mortis viso conceperat ense.
ille indignantem et nomen patris usque vocantem
luctantemque loqui comprensam forcipe linguam
abstulit ense fero. radix micat ultima linguae,
ipsa iacet terraeque tremens inmurmurat atrae.
utque salire solet mutilatae cauda colubrae,
palpitat et moriens dominae vestigia quaerit.
hoc quoque post facinus — vix ausim credere — fertur
saepe sua lacerum repetisse libidine corpus.
sustinet ad Prognen post talia facta reverti,
coniuge quae viso germanam quaerit. at ille
dat gemitus fictos commentaque funera narrat.
et lacrimae fecere fidem. velamina Progne
deripit ex umeris auro fulgentia lato
induiturque atras vestes et inane sepulcrum
constituit falsisque piacula Manibus infert
et luget non sic lugendae fata sororis.
signa deus bis sex acto lustraverat anno.
quid faciat Philomela? fugam custodia claudit;
structa rigent solido stabulorum moenia saxo;
os mutum facti caret indice. grande doloris
ingenium est, miserisque venit sollertia rebus.
stamina barbarica suspendit callida tela
purpureasque notas filis intexuit albis,
indicium sceleris, perfectaque tradidit uni,
utque ferat dominae, gestu rogat. ille rogata
pertulit ad Prognen, nec scit quid tradat in illis.
evolvit vestes saevi matrona tyranni
germanaeque suae carmen miserabile legit
et (mirum potuisse) silet. dolor ora repressit,
verbaque quaerenti satis indignantia linguae
defuerunt: nec flere vacat, sed fasque nefasque
confusura ruit, poenaeque in imagine tota est.
Tempus erat, quo sacra solent trieterica Bacchi
Sithoniae celebrare nurus. nox conscia sacris,

nocte sonat Rhodope tinnitibus aeris acuti;
nocte sua est egressa domo regina, deique
ritibus instruitur furialiaque accipit arma:
vite caput tegitur, lateri cervina sinistro
vellera dependent, umero levis incubat hasta.
concita per silvas turba comitante suarum
terribilis Progne, furiisque agitata doloris,
Bacche, tuas simulat. venit ad stabula avia tandem
exululatque euhoeque sonat portasque refringit
germanamque rapit raptaeque insignia Bacchi
induit et vultus hederarum frondibus abdit
attonitamque trahens intra sua moenia ducit.
ut sensit tetigisse domum Philomela nefandam,
horruit infelix totoque expalluit ore.
nacta locum Progne sacrorum pignora demit
oraque develat miserae pudibunda sororis
amplexusque petit. sed non attollere contra
sustinet haec oculos, paelex sibi visa sororis:
deiectoque in humum vultu iurare volenti
testarique deos, per vim sibi dedecus illud
illatum, pro voce manus fuit. ardet et iram
non capit ipsa suam Progne, fletumque sororis
corripiens 'non est lacrimis hic' inquit 'agendum,
sed ferro, sed si quid habes, quod vincere ferrum
possit. in omne nefas ego me, germana, paravi.
aut ego, cum facibus regalia tecta cremabo,
artificem mediis immittam Terea flammis:
aut linguam aut oculos, aut quae tibi membra pudorem
abstulerunt, ferro rapiam, aut per vulnera mille
sontem animam expellam. magnum quodcumque paravi;
quid sit, adhuc dubito.' peragit dum talia Progne,
ad matrem veniebat Itys. quid possit, ab illo
admonita est. oculisque tuens immitibus 'a, quam
es similis patri!' dixit. nec plura locuta
triste parat facinus tacitaque exaestuat ira.
ut tamen accessit natus matrique salutem
attulit et parvis adduxit colla lacertis
mixtaque blanditiis puerilibus oscula iunxit,
mota quidem est genetrix, infractaque constitit ira,
invitique oculi lacrimis maduere coactis.
sed simul ex nimia mentem pietate labare
sensit, ab hoc iterum est ad vultus versa sororis,
inque vicem spectans ambos 'cur admovet' inquit
'alter blanditias, rapta silet altera lingua?
quam vocat hic matrem, cur non vocat illa sororem?

cui sis nupta, vide, Pandione nata, marito.
degeneras: scelus est pietas in coniuge Tereo.'
nec mora: traxit Ityn, veluti Gangetica cervae
lactentem fetum per silvas tigris opacas.
utque domus altae partem tenuere remotam,
tendentemque manus et iam sua fata videntem
et 'mater, mater' clamantem et colla petentem
ense ferit Progne, lateri qua pectus adhaeret,
nec vultum vertit. satis illi ad fata vel unum
vulnus erat: iugulum ferro Philomela resolvit,
vivaque adhuc animaeque aliquid retinentia membra
dilaniant. pars inde cavis exultat aënis,
pars veribus stridunt; manant penetralia tabo.
his adhibet coniunx ignarum Terea mensis,
et patrii moris sacrum mentita, quod uni
fas sit adire viro, comites famulosque removit.
ipse sedens solio Tereus sublimis avito
vescitur inque suam sua viscera congerit alvum.
tantaque nox animi est: 'Ityn huc accersite' dixit.
dissimulare nequit crudelia gaudia Progne:
iamque suae cupiens existere nuntia cladis
'intus habes, quem poscis' ait. circumspicit ille,
atque ubi sit, quaerit. quaerenti iterumque vocanti,
sicut erat sparsis furiali caede capillis,
prosiluit Ityisque caput Philomela cruentum
misit in ora patris. nec tempore maluit ullo
posse loqui et mentis testari gaudia dictis.
Thracius ingenti mensas clamore repellit
vipereasque ciet Stygia de valle sorores;
et modo, si possit, reserato pectore diras
egerere inde dapes inmersaque viscera gestit:
flet modo seque vocat bustum miserabile nati:
nunc sequitur nudo genitas Pandione ferro.
corpora Cecropidum pennis pendere putares:
pendebant pennis. quarum petit altera silvas;
altera tecta subit, neque adhuc de pectore caedis
excessere notae, signataque sanguine pluma est.
ille dolore suo poenaeque cupidine velox
vertitur in volucrem, cui stant in vertice cristae,
prominet immodicum praelonga cuspide rostrum.
[nomen epops volucri; facies armata videtur.]

Orithyia.

Hic dolor ante diem longaeque extrema senectae
tempora Tartareas Pandiona misit ad umbras.
sceptra loci rerumque capit moderamen Erechtheus,
iustitia dubium validisne potentior armis.

quattuor ille quidem iuvenes totidemque crearat
femineae sortis. sed erat par forma duarum,
e quibus Aeolides Cephalus te coniuge felix,
Procri, fuit: Boreae Tereus Thracesque nocebant:
dilectaque diu caruit deus Orithyia,
dum rogat et precibus mavult quam viribus uti.
ast ubi blanditiis agitur nihil, horridus ira,
quae solita est illi nimiumque domestica vento,
'et merito' dixit: 'quid enim mea tela reliqui,
saevitiam et vires iramque animosque minaces,
admovique preces, quarum me dedecet usus?
apta mihi vis est: vi tristia nubila pello,
vi freta concutio nodosaque robora verto
induroque nives et terras grandine pulso.
idem ego cum fratres caelo sum nactus aperto
(nam mihi campus is est), tanto molimine luctor,
ut medius nostris concursibus insonet aether,
exiliantque cavis elisi nubibus ignes.
idem ego cum subii convexa foramina terrae,
supposuique ferox imis mea terga cavernis,
sollicito Manes totumque tremoribus orbem.
hac ope debueram thalamos petiisse; socerque
non orandus erat mihi sed faciendus Erechtheus.'
haec Boreas aut his non inferiora locutus
excussit pennas; quarum iactatibus omnis
adflata est tellus, latumque perhorruit aequor.
pulvereamque trahens per summa cacumina pallam
verrit humum, pavidamque metu caligine tectus
Orithyian amans fulvis amplectitur alis.
dum volat, arserunt agitati fortius ignes.
nec prius aërii cursus suppressit habenas,
quam Ciconum tenuit populos et moenia raptor.
illic et gelidi coniunx Actaea tyranni
et genetrix facta est, partus enixa gemellos,
cetera qui matris, pennas genitoris haberent.
non tamen has una memorant cum corpore natas:
barbaque dum rutilis aberat subnixa capillis,
implumes Calaisque puer Zetesque fuerunt.
mox pariter pennae ritu coepere volucrum
cingere utrumque latus, pariter flavescere malae.
ergo ubi concessit tempus puerile iuventae,
vellera cum Minyis nitido radiantia villo
per mare non notum prima petiere carina.

LIBER SEPTIMUS.

Iason et Medea.

Iamque fretum Minyae Pagasaea puppe secabant,
perpetuaque trahens inopem sub nocte senectam
Phineus visus erat, iuvenesque Aquilone creati
virgineas volucres miseri senis ore fugarant,
multaque perpessi claro sub Iasone tandem
contigerant rapidas limosi Phasidis undas.
dumque adeunt regem Phrixeaque vellera poscunt,
lexque datur Minyis magnorum horrenda laborum,
concipit interea validos Aeetias ignes,
et luctata diu, postquam ratione furorem
vincere non poterat, 'frustra, Medea, repugnas:
nescio quis deus obstat' ait. 'mirumque, nisi hoc est
aut aliquid certe simile huic, quod amare vocatur.
nam cur iussa patris nimium mihi dura videntur?
sunt quoque dura nimis. cur, quem modo denique vidi,
ne pereat, timeo? quae tanti causa timoris?
excute virgineo conceptas pectore flammas,
si potes, infelix... si possem, sanior essem!
sed gravat invitam nova vis; aliudque cupido,
mens aliud suadet. video meliora proboque:
deteriora sequor. quid in hospite, regia virgo,
ureris et thalamos alieni concipis orbis?
haec quoque terra potest, quod ames, dare. vivat an ille
occidat, in dis est. vivat tamen; idque precari
vel sine amore licet. quid enim commisit Iason?
quem nisi crudelem non tangat Iasonis aetas
et genus et virtus? quem non, ut cetera desint,
ore movere potest? certe mea pectora movit.
at nisi opem tulero, taurorum adflabitur ore
concurretque suae segeti, tellure creatis
hostibus, aut avido dabitur fera praeda draconi.
hoc ego si patiar, tum me de tigride natam,
tum ferrum et scopulos gestare in corde fatebor.
cur non et specto pereuntem, oculosque videndo
conscelero? cur non tauros exhortor in illum
terrigenasque feros insopitumque draconem?
di meliora velint. quamquam non ista precanda,
sed facienda mihi. ... prodamne ego regna parentis,
atque ope nescio quis servabitur advena nostra,
ut per me sospes sine me det lintea ventis,
virque sit alterius, poenae Medea relinquar?

si facere hoc aliamve potest praeponere nobis,
occidat ingratus. sed non is vultus in illo,
non ea nobilitas animo est, ea gratia formae,
ut timeam fraudem meritique oblivia nostri.
et dabit ante fidem, cogamque in foedera testes
esse deos. quid tuta times? accingere, et omnem
pelle moram! tibi se semper debebit Iason,
te face sollemni iunget sibi, perque Pelasgas
servatrix urbes matrum celebrabere turba. —
ergo ego germanam fratremque patremque deosque
et natale solum ventis ablata relinquam?
nempe pater saevus, nempe est mea barbara tellus,
frater adhuc infans. stant mecum vota sororis:
maximus intra me deus est. non magna relinquam,
magna sequar: titulum servatae pubis Achivae
notitiamque loci melioris et oppida, quorum
hic quoque fama viget, cultusque artesque locorum;
quemque ego cum rebus, quas totus possidet orbis,
Aesoniden mutasse velim. quo coniuge felix
et dis cara ferar et vertice sidera tangam.
quid quod nescio qui mediis concurrere in undis
dicuntur montes, ratibusque inimica Charybdis
nunc sorbere fretum nunc reddere, cinctaque saevis
Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo?
nempe tenens quod amo, gremioque in Iasonis haerens
per freta longa ferar. nihil illum amplexa verebor;
aut, si quid metuam, metuam de coniuge solo.
coniugiumne putas speciosaque nomina culpae
imponis, Medea, tuae? quin aspice, quantum
aggrediare nefas et, dum licet, effuge crimen.'
dixit. et ante oculos rectum pietasque pudorque
constiterant, et victa dabat iam terga Cupido.
  Ibat ad antiquas Hecates Perseïdos aras,
quas nemus umbrosum secretaque silva tegebat.
et iam fortis erat, pulsusque resederat ardor:
cum videt Aesoniden, extinctaque flamma reluxit.
erubuere genae, totoque recanduit ore,
utque solet ventis alimenta assumere, quaeque
parva sub inducta latuit scintilla favilla,
crescere et in veteres agitata resurgere vires,
sic iam lentus amor, iam quem languere putares,
ut vidit iuvenem, specie praesentis inarsit.
et casu solito formosior Aesone natus
illa luce fuit. posses ignoscere amanti.

spectat, et in vultu veluti tum denique viso
lumina fixa tenet, nec se mortalia demens
ora videre putat, nec se declinat ab illo.
ut vero coepitque loqui dextramque prehendit
hospes et auxilium summissa voce rogavit
promisitque torum, lacrimis ait illa profusis:
'quid faciam, video; nec me ignorantia veri
decipiet, sed amor. servabere munere nostro:
servatus promissa dato.' per sacra triformis
ille deae, lucoque foret quod numen in illo,
perque patrem soceri cernentem cuncta futuri,
eventusque suos et tanta pericula iurat.
creditus accepit cantatas protinus herbas
edidicitque usum laetusque in tecta recessit.

Postera depulerat stellas aurora micantes:
conveniunt populi sacrum Mavortis in arvum
consistuntque iugis. medio rex ipse resedit
agmine purpureus sceptroque insignis eburno.
ecce adamanteis Volcanum naribus efflant
aeripedes tauri, tactaeque vaporibus herbae
ardent. utque solent pleni resonare camini,
aut ubi terrena silices fornace soluti
concipiunt ignem liquidarum aspergine aquarum:
pectora sic intus clausas volventia flammas
gutturaque usta sonant. tamen illis Aesone natus
obvius it. vertere truces venientis ad ora
terribiles vultus praefixaque cornua ferro,
pulvereumque solum pede pulsavere bisulco
fumificisque locum mugitibus impleverunt.
deriguere metu Minyae. subit ille nec ignes
sentit anhelatos (tantum medicamina possunt)
pendulaque audaci mulcet palearia dextra,
suppositosque iugo pondus grave cogit aratri
ducere et insuetum ferro proscindere campum.
mirantur Colchi: Minyae clamoribus augent
adiciuntque animos. galea tum sumit aëna
vipereos dentes et aratos spargit in agros.
semina mollit humus valido praetincta veneno,
et crescunt, fiuntque sati nova corpora dentes.
utque hominis speciem materna sumit in alvo
perque suos intus numeros componitur infans,
nec nisi maturus communes exit in auras:
sic ubi visceribus gravidae telluris imago
effecta est hominis, feto consurgit in arvo;

quodque magis mirum est, simul edita concutit arma.
quos ubi viderunt praeacutae cuspidis hastas
in caput Haemonii iuvenis torquere parantes,
demisere metu vultumque animumque Pelasgi.
ipsa quoque extimuit, quae tutum fecerat illum:
utque peti vidit iuvenem tot ab hostibus unum,
palluit et subito sine sanguine frigida sedit:
neve parum valeant a se data gramina, carmen
auxiliare canit secretasque advocat artes.
ille gravem medios silicem iaculatus in hostes
a se depulsum Martem convertit in ipsos.
terrigenae pereunt per mutua vulnera fratres
civilique cadunt acie. gratantur Achivi
victoremque tenent avidisque amplexibus haerent.
tu quoque victorem complecti, barbara, velles:
obstitit incepto pudor et [complexa fuisses
sed te, ne faceres, tenuit] reverentia famae.
quod licet, affectu tacito laetaris agisque
carminibus grates et dis auctoribus horum.

Pervigilem superest herbis sopire draconem,
qui crista linguisque tribus praesignis et uncis
dentibus horrendus custos erat arboris aureae.
hunc postquam sparsit Lethaei gramine suci
verbaque ter dixit placidos facientia somnos,
quae mare turbatum, quae concita flumina sistunt,
somnus in ignotos oculos sibi venit, et auro
heros Aesonius potitur; spolioque superbus
muneris auctorem secum, spolia altera, portans
victor Iolciacos tetigit cum coniuge portus.

Haemoniae matres pro gnatis dona receptis *Aeson.*
grandaevique ferunt patres, congestaque flamma
tura liquefaciunt, inductaque cornibus aurum
victima vota cadit. sed abest gratantibus Aeson,
iam propior leto fessusque senilibus annis.
cum sic Aesonides: 'o cui debere salutem
confiteor, coniunx, quamquam mihi cuncta dedisti,
excessitque fidem meritorum summa tuorum:
si tamen hoc possunt (quid enim non carmina possunt?),
deme meis annis et demptos adde parenti.'
nec tenuit lacrimas. mota est pietate rogantis,
dissimilemque animum subiit Aeeta relictus.
nec tamen affectus tales confessa 'quod' inquit
'excidit ore tuo, coniunx, scelus? ergo ego cuiquam
posse tuae videor spatium transscribere vitae?

nec sinat hoc Hecate, nec tu petis aequa. sed isto,
quod petis, experiar maius dare munus, Iason.
arte mea soceri longum temptabimus aevum,
non annis renovare tuis: modo diva triformis
adiuvet et praesens ingentibus adnuat ausis.'
tres aberant noctes, ut cornua tota coirent
efficerentque orbem. postquam plenissima fulsit
et solida terras spectavit imagine luna,
egreditur tectis vestes induta recinctas,
nuda pedem, nudos umeris infusa capillos,
fertque vagos mediae per muta silentia noctis
incomitata gradus. homines volucresque ferasque
solverat alta quies: nullo stant murmure saepes:
immotaeque silent frondes, silet humidus aër:
sidera sola micant. ad quae sua bracchia tendens
ter se convertit, ter sumptis flumine crinem
inroravit aquis ternisque ululatibus ora
solvit, et in dura summisso poplite terra
'nox' ait 'arcanis fidissima, quaeque diurnis
aurea cum luna succeditis ignibus, astra,
tuque triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris
adiutrixque venis cantusque artisque magorum,
quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis,
auraeque et venti montesque amnesque lacusque,
dique omnes nemorum dique omnes noctis, adeste!
quorum ope, cum volui, ripis mirantibus amnes
in fontes rediere suos: concussaque sisto,
stantia concutio cantu freta, nubila pello
nubilaque induco, ventos abigoque vocoque,
vipereas rumpo verbis et carmine fauces,
vivaque saxa sua convulsaque robora terra
et silvas moveo, iubeoque tremescere montes
et mugire solum Manesque exire sepulcris.
te quoque, Luna, traho, quamvis Temesaea labores
aera tuos minuant; currus quoque carmine nostro
pallet avi, pallet nostris Aurora venenis.
vos mihi taurorum flammas hebetastis et unco
impatiens oneris collum pressistis aratro.
vos serpentigenis in se fera bella dedistis
custodemque rudem somni sopistis, et aurum
vindice decepto Graias misistis in urbes.
nunc opus est sucis, per quos renovata senectus
in florem redeat primosque recolligat annos.
et dabitis! neque enim micuerunt sidera frustra,

nec frustra volucrum tractus cervice draconum
currus adest.' aderat demissus ab aethere currus.
quo simul ascendit frenataque colla draconum
permulsit manibusque leves agitavit habenas,
sublimis rapitur subiectaque Thessala Tempe
despicit: aeriis regionibus applicat angues,
et quas Ossa tulit, quas altum Pelion herbas,
quas Othrys Pindusque et Pindo maior Olympus,
perspicit et placitas partim radice revellit,
partim succidit curvamine falcis aënae.
multa quoque Apidani placuerunt gramina ripis,
multa quoque Amphrysi; neque eras immunis, Enipeu,
nec non Penëus nec non Spercheïdes undae
contribuere aliquid iuncosaque litora Boebes.
carpsit et Euboica vivax Anthedone gramen,
nondum mutato vulgatum corpore Glauci.
et iam nona dies curru pennisque draconum
nonaque nox omnes lustrantem viderat agros,
cum rediit. neque erant tacti, nisi odore, dracones:
et tamen annosae pellem posuere senectae.
constitit adveniens citra limenque foresque
et tantum caelo tegitur, refugitque viriles
contactus, statuitque aras e caespite binas,
dexteriore Hecates, ast laeva parte Iuventae.
has ubi verbenis silvaque incinxit agresti,
haud procul egesta scrobibus tellure duabus
sacra facit cultrosque in guttura velleris atri
conicit et patulas perfundit sanguine fossas.
tum super invergens liquidi carchesia mellis...
aereaque invergens tepidi carchesia lactis
verba simul fudit terrenaque numina civit
umbrarumque rogat rapta cum coniuge regem,
ne properent artus anima fraudare senili.
quos ubi placavit precibusque et murmure longo,
Aesonis effetum proferri corpus ad auras
iussit, et in plenos resolutum carmine somnos
exanimi similem stratis porrexit in herbis.
hinc procul Aesoniden, procul hinc iubet ire ministros
et monet arcanis oculos removere profanos.
diffugiunt iussi. passis Medea capillis
bacchantum ritu flagrantes circuit aras,
multifidasque faces in fossa sanguinis atra
tinguit et intinctas geminis accendit in aris:
terque senem flamma, ter aqua, ter sulphure lustrat.

interea validum posito medicamen aëno
fervet et exultat spumisque tumentibus albet.
illic Haemonia radices valle resectas
seminaque floresque et sucos incoquit atros;
adicit extremo lapides oriente petitos
et quas Oceani refluum mare lavit harenas;
addit et exceptas luna pernocte pruinas
et strigis infames ipsis cum carnibus alas,
inque virum soliti vultus mutare ferinos
ambigui prosecta lupi. nec defuit illis
squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri
vivacisque iecur cervi, quibus insuper addit
ora caputque novem cornicis saecula passae.
his et mille aliis postquam sine nomine rebus
propositum instruxit mortali barbara maius,
arenti ramo iampridem mitis olivae
omnia confudit summisque immiscuit ima.
ecce vetus calido versatus stipes aëno
fit viridis primo, nec longo tempore frondes
induit et subito gravidis oneratur olivis.
at quacumque cavo spumas eiecit aëno
ignis, et in terram guttae cecidere calentes,
vernat humus, floresque et mollia pabula surgunt.
quae simulac vidit, stricto Medea recludit
ense senis iugulum, veteremque exire cruorem
passa, replet sucis. quos postquam combibit Aeson
aut ore acceptos aut vulnere, barba comaeque
canitie posita nigrum rapuere colorem.
pulsa fugit macies, abeunt pallorque situsque,
adiectoque cavae supplentur corpore rugae,
membraque luxuriant. Aeson miratur et olim
ante quater denos hunc se reminiscitur annos.

Bacchi nutrices.

Viderat ex alto tanti miracula monstri
Liber, et admonitus iuvenes nutricibus annos
posse suis reddi, capit hoc a Colchide munus.

Pelias.

Neve doli cessent, odium cum coniuge falsum
Phasias assimulat Peliaeque ad limina supplex
confugit. atque illam, quoniam gravis ipse senecta est,
excipiunt natae: quas tempore callida parvo
Colchis amicitiae mendacis imagine cepit.
dumque refert inter meritorum maxima, demptos
Aesonis esse situs, atque hac in parte moratur,
spes est virginibus Pelia subiecta creatis,
arte suum parili revirescere posse parentem.

idque petunt; pretiumque iubent sine fine pacisci.
illa brevi spatio silet et dubitare videtur
suspenditque animos ficta gravitate rogantum.
mox ubi pollicita est, 'quo sit fiducia maior
muneris huius,' ait 'qui vestras maximus aevo est
dux gregis inter oves, agnus medicamine fiet.'
protinus innumeris effetus laniger annis
attrahitur flexo circum cava tempora cornu:
cuius ut Haemonio marcentia guttura cultro
fodit et exiguo maculavit sanguine ferrum,
membra simul pecudis validosque venefica sucos
mergit in aere cavo. minuunt en corporis artus,
cornuaque exurunt nec non cum cornibus annos,
et tener auditur medio balatus aëno:
nec mora, balatum mirantibus exilit agnus
lascivitque fuga lactantiaque ubera quaerit.
obstipuere satae Pelia; promissaque postquam
exhibuere fidem, tum vero impensius instant.
ter iuga Phoebus equis in Hibero flumine mersis
dempserat, et quarta radiantia nocte micabant
sidera, cum rapido fallax Aeetias igni
imponit purum laticem et sine viribus herbas.
iamque neci similis resoluto corpore regem
et cum rege suo custodes somnus habebat,
quem dederant cantus magicaeque potentia linguae.
intrarant iussae cum Colchide limina natae
ambierantque torum. 'quid nunc dubitatis inertes?
stringite' ait 'gladios veteremque haurite cruorem,
ut repleam vacuas iuvenali sanguine venas!
in manibus vestris vita est aetasque parentis.
si pietas ulla est, nec spes agitatis inanes,
officium praestate patri telisque senectam
exigite et saniem coniecto emittite ferro.'
his, ut quaeque pia est, hortatibus impia prima est,
et ne sit scelerata, facit scelus. haud tamen ictus
ulla suos spectare potest, oculosque reflectunt
caecaque dant saevis aversae vulnera dextris.
ille, cruore fluens, cubito tamen allevat artus
semilacerque toro temptat consurgere, et inter
tot medius gladios pallentia bracchia tendens
'quid facitis, gnatae? quid vos in fata parentis
armat?' ait. cecidere illis animique manusque.
plura locuturo cum verbis guttura Colchis
abstulit, et calidis laniatum mersit in undis.

Quod nisi pennatis serpentibus isset in auras, *Medeae fuga.*
non exempta foret poenae. fugit alta superque
Pelion umbrosum, Philyreïa tecta, superque
Othryn et eventu veteris loca nota Cerambi
(hic ope Nympharum sublatus in aëra pennis, *(Miracula varia.)*
cum gravis infuso tellus foret obruta ponto,
Deucalioneas effugit inobrutus undas):
Aeoliam Pitanen a laeva parte relinquit,
factaque de saxo longi simulacra draconis;
Idaeumque nemus, quo nati furta, iuvencum,
occuluit Liber falsi sub imagine cervi;
quaque pater Corythi parva tumulatus harena est;
et quos Maera novo latratu terruit agros;
Eurypylique urbem, qua Coae cornua matres
gesserunt, tum cum discederet Herculis agmen;
Phoebeamque Rhodon et Ialysios Telchinas,
quorum oculos ipso vitiantes omnia visu
Iuppiter exosus fraternis subdidit undis.
transit et antiquae Cartheïa moenia Ceae,
qua pater Alcidamas placidam de corpore natae
miraturus erat nasci potuisse columbam.
inde lacus Hyries videt et Cycneïa Tempe,
quae subitus celebravit olor. nam Phyllius illic
imperio pueri volucresque ferumque leonem
tradiderat domitos. taurum quoque vincere iussus
vicerat, et spreto totiens iratus amore
praemia poscenti taurum suprema negabat.
ille indignatus 'cupies dare' dixit, et alto
desiluit saxo. cuncti cecidisse putabant:
factus olor niveis pendebat in aëre pennis.
at genetrix Hyrie, servati nescia, flendo
dilicuit stagnumque suo de nomine fecit.
adiacet his Pleuron, in qua trepidantibus alis
Ophias effugit natorum vulnera Combe.
inde Calaureae Letoidos aspicit arva,
in volucrem versi cum coniuge conscia regis.
dextera Cyllene est, in qua cum matre Menephron
concubiturus erat saevarum more ferarum.
Cephison procul hinc deflentem fata nepotis
respicit in tumidam phocen ab Apolline versi;
Eumelique domum lugentis in aëre natum.
tandem vipereis Ephyren Pirenida pennis
contigit. hic aevo veteres mortalia primo
corpora vulgarunt pluvialibus edita fungis.

sed postquam Colchis arsit nova nupta venenis,
flagrantemque domum regis mare vidit utrumque,
sanguine natorum perfunditur impius ensis,
ultaque se male mater Iasonis effugit arma;
hinc Titaniacis ablata draconibus intrat
Palladias arces. quae te, iustissima Phene,
teque, senex Peripha, pariter videre volantes,
innixamque novis neptem Polypemonis alis.
excipit hanc Aegeus, facto damnandus in uno.
nec satis hospitium est: thalami quoque foedere iungit.
Iamque aderat Theseus, proles ignara parenti, *Theseus.*
et virtute sua bimarem pacaverat Isthmon.
huius in exitium miscet Medea, quod olim
attulerat secum Scythicis aconiton ab oris.
illud Echidneae memorant e dentibus ortum
esse canis. specus est tenebroso caecus hiatu
et via declivis, per quam Tirynthius heros
restantem contraque diem radiosque micantes
obliquantem oculos nexis adamante catenis
Cerberon abstraxit; rabida qui concitus ira
implevit pariter ternis latratibus auras
et sparsit virides spumis albentibus agros.
has concresse putant, nactasque alimenta feracis
fecundique soli vires cepisse nocendi.
quae quia nascuntur dura vivacia caute,
agrestes aconita vocant. ea coniugis astu
ipse parens Aegeus nato porrexit, ut hosti.
sumpserat ignara Theseus data pocula dextra,
cum pater in capulo gladii cognovit eburno
signa sui generis facinusque excussit ab ore.
effugit illa necem, nebulis per carmina motis.
At genitor, quamquam laetatur sospite nato,
attonitus tamen est ingens discrimine parvo
committi potuisse nefas. fovet ignibus aras
muneribusque deos implet, feriuntque secures
colla torosa boum vinctorum cornua vittis.
nullus Erechthidis fertur celebratior illo
illuxisse dies. agitant convivia patres
et medium vulgus; nec non et carmina vino
ingenium faciente canunt. 'te, maxime Theseu,
mirata est Marathon Cretaei sanguine tauri:
quodque suis securus arat Cromyona colonus,
munus opusque tuum est. tellus Epidauria per te
clavigeram vidit Volcani occumbere prolem,

vidit et immitem Cephisias ora Procrusten,
Cercyonis letum vidit Cerealis Eleusin.
occidit ille Sinis, magnis male viribus usus,
qui poterat curvare trabes et agebat ab alto
ad terram late sparsuras corpora pinus.
tutus ad Alcathoën, Lelegeïa moenia, limes
composito Scirone patet, sparsisque latronis
terra negat sedem, sedem negat ossibus unda;
quae iactata diu fertur durasse vetustas
in scopulos: scopulis nomen Scironis inhaeret.
si titulos annosque tuos numerare velimus,
facta premant annos. pro te, fortissime, vota
publica suscipimus, Bacchi tibi sumimus haustus.'
consonat assensu populi precibusque faventum
regïa, nec tota tristis locus ullus in urbe est.

Minos.

Nec tamen (usque adeo nulla est sincera voluptas,
sollicitumque aliquid laetis intervenit) Aegeus
gaudia percepit nato secura recepto.
bella parat Minos. qui quamquam milite, quamquam
classe valet, patria tamen est firmissimus ira
Androgeïque necem iustis ulciscitur armis.
ante tamen bello vires adquirit amicas,
quaque potens habitus, volucri freta classe pererrat.
hinc Anaphen sibi iungit et Astypaleïa regna,
promissis Anaphen, regna Astypaleïa bello:
hinc humilem Myconum cretosaque rura Cimoli
florentemque thymo Cythnum parvamque Seriphon
marmoreamque Paron, quamque impia prodidit Arne
Siphnon: et accepto, quod avara poposcerat, auro
mutata est in avem, quae nunc quoque diligit aurum,
nigra pedes, nigris velata monedula pennis.
at non Oliaros Didymaeque et Tenos et Andros
et Gyaros nitidaeque ferax Peparethos olivae
Gnosiacas iuvere rates. latere inde sinistro
Oenopiam Minos petit, Aeacideïa regna:
Oenopiam veteres appellavere, sed ipse
Aeacus Aeginam genetricis nomine dixit.
turba ruit tantaeque virum cognoscere famae
expetit. occurrunt illi Telamonque, minorque
quam Telamon Peleus, et proles tertia Phocus.
ipse quoque egreditur tardus gravitate senili
Aeacus et, quae sit veniendi causa, requirit.
admonitus patrii luctus suspirat, et illi
dicta refert rector populorum talia centum:

'arma iuves oro pro gnato sumpta, piaeque
pars sis militiae: tumulo solacia posco.'
huic Asopiades 'petis irrita' dixit 'et urbi
non facienda meae. neque enim coniunctior ulla
Cecropidis hac est tellus: ea foedera nobis.'
tristis abit 'stabunt'que 'tibi tua foedera magno'
dixit, et utilius bellum putat esse minari,
quam gerere atque suas ibi praeconsumere vires.
Classis ab Oenopiis etiamnum Lyctia muris *Aeacus et Myrmidones.*
spectari poterat, cum pleno concita velo
Attica puppis adest in portusque intrat amicos,
quae Cephalum patriaeque simul mandata ferebat.
Aeacidae longo iuvenes post tempore visum
agnovere tamen Cephalum dextrasque dedere
inque patris duxere domum. spectabilis heros
et veteris retinens etiamnum pignora formae
ingreditur, ramumque tenens popularis olivae
a dextra laevaque duos aetate minores
maior habet, Clyton et Buten, Pallante creatos.
postquam congressus primi sua verba tulerunt,
Cecropidae Cephalus peragit mandata rogatque
auxilium, foedusque refert et iura parentum,
imperiumque peti totius Achaidos addit.
sic ubi mandatam iuvit facundia causam,
Aeacus, in capulo sceptri nitente sinistra,
'ne petite auxilium, sed sumite,' dixit 'Athenae:
nec dubie vires, quas haec habet insula, vestras
ducite; et omnia quae rerum status iste mearum....
robora non desunt: superat mihi miles et hostes.
gratia dis, felix et inexcusabile tempus.'
'immo ita sit,' Cephalus 'crescat tua civibus, opto,
urbs' ait. 'adveniens equidem modo gaudia cepi,
cum tam pulchra mihi, tam par aetate iuventus
obvia processit. multos tamen inde requiro,
quos quondam vidi vestra prius urbe receptus.'
Aeacus ingemuit, tristique ita voce locutus:
'flebile principium melior fortuna secuta est.
hanc utinam possem vobis memorare sine illo!
ordine nunc repetam. neu longa ambage morer vos:
ossa cinisque iacent, memori quos mente requiris.
et quota pars illi rerum periere mearum!
dira lues ira populis Iunonis iniquae
incidit, exosae dictas a paelice terras.
dum visum mortale malum, tantaeque latebat

causa nocens cladis, pugnatum est arte medendi.
exitium superabat opem, quae victa iacebat.
principio caelum spissa caligine terras
pressit et ignavos inclusit nubibus aestus.
dumque quater iunctis explevit cornibus orbem
luna, quater plenum tenuata retexuit orbem,
letiferis calidi spirarunt aestibus austri.
constat et in fontes vitium venisse lacusque,
miliaque incultos serpentum multa per agros
errasse atque suis fluvios temerasse venenis.
strage canum primo volucrumque oviumque boumque,
inque feris subiti deprensa potentia morbi.
concidere infelix validos miratur arator
inter opus tauros medioque recumbere sulco.
lanigeris gregibus balatus dantibus aegros
sponte sua lanaeque cadunt et corpora tabent.
acer equus quondam magnaeque in pulvere famae
degenerat palmas, veterumque oblitus honorum
ad praesaepe gemit morbo moriturus inerti.
non aper irasci meminit, non fidere cursu
cerva, nec armentis incurrere fortibus ursi.
omnia languor habet: silvisque agrisque viisque
corpora foeda iacent: vitiantur odoribus aurae.
mira loquar: non illa canes avidaeque volucres,
non cani tetigere lupi; dilapsa liquescunt
adflatuque nocent et agunt contagia late.
pervenit ad miseros damno graviore colonos
pestis et in magnae dominatur moenibus urbis.
viscera torrentur primo, flammaeque latentis
indicium rubor est et ductus anhelitus ingens.
aspera lingua tumet, tepidisque arentia ventis
ora patent, auraeque graves captantur hiatu.
non stratum, non ulla pati velamina possunt,
nuda sed in terra ponunt praecordia. nec fit
corpus humo gelidum, sed humus de corpore fervet.
nec moderator adest; inque ipsos saeva medentes
erumpit clades, obsuntque auctoribus artes.
quo propior quisque est servitque fidelius aegro,
in partem leti citius venit. utque salutis
spes abiit, finemque vident in funere morbi,
indulgent animis, et nulla, quid utile, cura est:
utile enim nihil est. passim positoque pudore
fontibus et fluviis puteisque capacibus haerent:
nec sitis est extincta prius, quam vita, bibendo.

inde graves multi nequeunt consurgere et ipsis
inmoriuntur aquis — aliquis tamen haurit et illas.
tantaque sunt miseris invisi taedia lecti:
prosiliunt, aut si prohibent consistere vires,
corpora devolvunt in humum. fugiuntque Penates
quisque suos, sua cuique domus funesta videtur:
et quia causa latet, locus est in crimine. partim
semianimes errare viis, dum stare valebant,
aspiceres; flentes alios terraque iacentes
lassaque versantes supremo lumina motu.
membraque perdentis tendunt ad sidera caeli,
hic, illic, ubi mors deprenderat, exalantes.
quid mihi tunc animi fuit? an quod debuit esse,
ut vitam odissem et cuperem pars esse meorum?
quo se cumque acies oculorum flexerat, illic
vulgus erat stratum, veluti cum putria motis
poma cadunt ramis, agitataque ilice glandes.
templa vides contra gradibus sublimia longis:
Iuppiter illa tenet. quis non altaribus illis
irrita tura dedit? quotiens pro coniuge coniunx,
pro gnato genitor, dum verba precantia dicit,
non exoratis animam finivit in aris,
inque manu turis pars inconsumpta reperta est!
admoti quotiens templis, dum vota sacerdos
concipit et fundit purum inter cornua vinum,
haud expectato ceciderunt vulnere tauri!
ipse ego sacra Iovi pro me patriaque tribusque
cum facerem natis, mugitus victima diros
edidit et subito collapsa sine ictibus ullis
exiguo tinxit subiectos sanguine cultros.
exta quoque aegra notas veri monitusque deorum
perdiderant. tristes penetrant ad viscera morbi.
ante sacros vidi proiecta cadavera postes,
ante ipsas, quo mors foret invidiosior, aras.
pars animam laqueo claudunt mortisque timorem
morte fugant ultroque vocant venientia fata.
corpora missa neci nullis de more feruntur
funeribus: neque enim capiebant funera portae.
aut inhumata premunt terras, aut dantur in altos
indotata rogos. et iam reverentia nulla est;
deque rogis pugnant, alienisque ignibus ardent.
qui lacriment, desunt, indefletaeque vagantur
natorumque patrumque animae iuvenumque senumque:
nec locus in tumulos, nec sufficit arbor in ignes.

Attonitus tanto miserarum turbine rerum,
"Iuppiter o!" dixi "si te non falsa loquuntur
dicta sub amplexus Aeginae Asopidos isse,
nec te, magne pater, nostri pudet esse parentem:
aut mihi redde meos, aut me quoque conde sepulcro!"
ille notam fulgore dedit tonitruque secundo.
"accipio, sintque ista precor felicia mentis
signa tuae" dixi. "quod das mihi, pigneror omen."
forte fuit iuxta patulis rarissima ramis
sacra Iovi quercus de semine Dodonaeo.
hic nos frugilegas aspeximus agmine longo
grande onus exiguo formicas ore gerentes
rugosoque suum servantes cortice callem.
dum numerum miror, "totidem, pater optime," dixi
"tu mihi da cives et inania moenia supple."
intremuit ramisque sonum sine flamine motis
alta dedit quercus. pavido mihi membra timore
horruerant, stabantque comae. tamen oscula terrae
roboribusque dedi. nec me sperare fatebar:
sperabam tamen atque animo mea vota fovebam.
nox subit, et curis exercita corpora somnus
occupat. ante oculos eadem mihi quercus adesse
et ramos totidem totidemque animalia ramis
ferre suis visa est, pariterque tremescere motu
graniferumque agmen subiectis spargere in arvis:
crescere quod subito et maius maiusque videri
ac se tollere humo rectoque assistere trunco,
et maciem numerumque pedum nigrumque colorem
ponere et humanam membris inducere formam.
somnus abit. damno vigilans mea visa, querorque
in superis opis esse nihil. at in aedibus ingens
murmur erat, vocesque hominum exaudire videbar
iam mihi desuetas. dum suspicor has quoque somni,
ecce venit Telamon properus foribusque reclusis
"speque fideque, pater," dixit "maiora videbis.
egredere!" egredior: qualesque in imagine somni
visus eram vidisse viros, ex ordine tales
aspicio noscoque; adeunt regemque salutant.
vota Iovi solvo populisque recentibus urbem
partior et vacuos priscis cultoribus agros:
Myrmidonasque voco, nec origine nomina fraudo.
corpora vidisti. mores, quos ante gerebant,
nunc quoque habent: parcum genus est patiensque laborum,
quaesitique tenax, et quod quaesita reservet.

hi te ad bella pares annis animisque sequentur,
cum primum, qui te feliciter attulit, eurus'
(eurus enim attulerat) 'fuerit mutatus in austrum.'

Talibus atque aliis longum sermonibus illi *Cephalus et Procris.*
implevere diem. lucis pars ultima mensae
est data, nox somnis. iubar aureus extulerat sol:
flabat adhuc eurus redituraque vela tenebat.
ad Cephalum Pallante sati, cui grandior aetas,
ad regem Cephalus simul et Pallante creati
conveniunt. sed adhuc regem sopor altus habebat.
excipit Aeacides illos in limine Phocus:
nam Telamon fraterque viros ad bella legebant.
Phocus in interius spatium pulchrosque recessus
Cecropidas ducit: cum quis simul ipse resedit.
aspicit Aeoliden ignota ex arbore factum
ferre manu iaculum, cuius fuit aurea cuspis.
pauca prius mediis sermonibus ille locutus
'sum nemorum studiosus' ait 'caedisque ferinae:
qua tamen e silva teneas hastile recisum,
iamdudum dubito. certe si fraxinus esset,
fulva colore foret: si cornus, nodus inesset.
unde sit, ignoro. sed non formosius isto
viderunt oculi telum iaculabile nostri.'
excipit Actaeis e fratribus alter et 'usum
maiorem specie mirabere' dixit 'in isto.
consequitur, quodcumque petit, fortunaque missum
non regit; et revolat nullo referente cruentum.'
tum vero iuvenis Nereïus omnia quaerit,
cur sit, et unde datum, quis tanti muneris auctor.
quae petit, ille refert. sed enim narrare pudori est,
qua tulerit mercede: silet, tactusque dolore
coniugis amissae lacrimis ita fatur obortis:
'hoc me, nate dea, (quis possit credere?) telum
flere facit facietque diu, si vivere nobis
fata diu dederint. hoc me cum coniuge cara
perdidit: hoc utinam caruissem munere semper!
Procris erat; si forte magis pervenit ad aures
Orithyia tuas, raptae soror Orithyiae:
si faciem moresque velis conferre duarum,
dignior ipsa rapi. pater hanc mihi iunxit Erechtheus,
hanc mihi iunxit amor. felix dicebar eramque.
non ita dis visum est, aut nunc quoque forsitan essem.
alter agebatur post sacra iugalia mensis;
cum me cornigeris tendentem retia cervis

vertice de summo semper florentis Hymetti
lutea mane videt pulsis Aurora tenebris
invitumque rapit. liceat mihi vera referre
pace deae. quod sit roseo spectabilis ore,
quod teneat lucis, teneat confinia noctis,
nectareis quod alatur aquis — ego Procrin amabam:
pectore Procris erat, Procris mihi semper in ore.
sacra tori coitusque novos thalamosque recentes
primaque deserti referebam foedera lecti.
mota dea est et "siste tuas, ingrate, querelas:
Procrin habe!" dixit, "quod si mea provida mens est,
non habuisse voles," meque illi irata remisit.
dum redeo mecumque deae memorata retracto,
esse metus coepit, ne iura iugalia coniunx
non bene servasset. facies aetasque iubebat
credere adulterium: prohibebant credere mores.
sed tamen afueram; sed et haec erat, unde redibam,
criminis exemplum; sed cuncta timemus amantes.
quaerere quod doleam statuo, donisque pudicam
sollicitare fidem. favet huic Aurora timori
immutatque meam (videor sensisse) figuram.
Palladias ineo non cognoscendus Athenas,
ingrediorque domum. culpa domus ipsa carebat
castaque signa dabat dominoque erat anxia rapto.
vix aditu per mille dolos ad Erechthida facto
ut vidi, obstipui meditataque paene reliqui
temptamenta fide. male me, quin vera faterer,
continui; male, quin, ut oportuit, oscula ferrem.
tristis erat (sed nulla tamen formosior illa
esse potest tristi) desiderioque dolebat
coniugis abrepti. tu collige, qualis in illa,
Phoce, decor fuerit, quam sic dolor ipse decebat.
quid referam, quotiens temptamina nostra pudici
reppulerint mores? quotiens "ego" dixerit "uni
servor; ubicumque est, uni mea gaudia servo"?
cui non ista fide satis experientia sano
magna foret? non sum contentus, et in mea pugno
vulnera, dum census dare me pro nocte paciscor:
muneraque augendo tandem dubitare coëgi.
exclamo: "nunc ultor adest! male fictus adulter
verus eram coniunx. me, perfida, teste teneris."
illa nihil. tacito tantummodo victa pudore
insidiosa malo cum coniuge limina fugit:
offensaque mei genus omne perosa virorum

montibus errabat, studiis operata Dianae.
tum mihi deserto violentior ignis ad ossa
pervenit. orabam veniam et peccasse fatebar,
et potuisse datis simili succumbere culpae
me quoque muneribus, si munera tanta darentur.
haec mihi confesso, laesum prius ulta pudorem,
redditur et dulces concorditer exigit annos.
dat mihi praeterea, tamquam se parva dedisset
dona, canem munus: quem cum sua traderet illi
Cynthia, "currendo superabit" dixerat "omnes."
dat simul et iaculum, manibus quod (cernis) habemus.
muneris alterius quae sit fortuna, requiris?
accipe. mirandi novitate movebere facti.
  Carmina Laiades non intellecta priorum
solverat ingeniis, et praecipitata iacebat
immemor ambagum vates obscura suarum.
protinus Aoniis immittitur altera Thebis
pestis, et exitio multi pecorumque suoque
rurigenae pavere feram. vicina iuventus
venimus et latos indagine cinximus agros.
illa levi velox superabat retia saltu
summaque transibat positarum lina plagarum.
copula detrahitur canibus, quas illa sequentes
effugit et celeri non segnior alite ludit.
poscor et ipse meum consensu Laelapa magno:
muneris hoc nomen. iamdudum vincula pugnat
exuere ipse sibi, colloque morantia tendit.
vix bene missus erat, nec iam poteramus, ubi esset,
scire. pedum calidus vestigia pulvis habebat:
ipse oculis ereptus erat. non ocior illo
hasta nec excussae contorto verbere glandes,
nec Gortyniaco calamus levis exit ab arcu.
collis apex medii subiectis imminet arvis:
tollor eo capioque novi spectacula cursus,
quo modo deprendi, modo se subducere ab ipso
vulnere visa fera est. nec limite callida recto
in spatiumque fugit, sed decipit ora sequentis
et redit in gyrum, ne sit suus impetus hosti.
imminet hic sequiturque parem, similisque tenenti
non tenet et vanos exercet in aëra morsus.
ad iaculi vertebar opem. quod dextera librat
dum mea, dum digitos amentis indere tempto,
lumina deflexi: revocataque rursus eodem
rettuleram. medio, mirum! duo marmora campo

aspicio. fugere hoc, illud captare putares.
scilicet invictos ambo certamine cursus
esse deus voluit, si quis deus adfuit illis.'
hactenus, et tacuit. 'iaculo quod crimen in ipso est?'
Phocus ait. iaculi sic crimina reddidit ille.
'Gaudia principium nostri sunt, Phoce, doloris.
illa prius referam. iuvat o meminisse beati
temporis, Aeacida, quo primos rite per annos
coniuge eram felix, felix erat illa marito.
mutua cura duos et amor socialis habebat.
nec Iovis illa meo thalamos praeferret amori,
nec, me quae caperet, non si Venus ipsa veniret,
ulla erat: aequales urebant pectora flammae.
sole fere radiis feriente cacumina primis
venatum in silvas iuvenaliter ire solebam:
nec mecum famulos nec equos nec naribus acres
ire canes, nec lina sequi nodosa sinebam:
tutus eram iaculo. sed cum satiata ferinae
dextera caedis erat, repetebam frigus et umbras,
et quae de gelidis exalat vallibus, auram.
aura petebatur medio mihi lenis in aestu:
auram expectabam: requies erat illa labori.
"aura," (recordor enim) "venias," cantare solebam,
"meque iuves, intresque sinus, gratissima, nostros:
utque facis, relevare velis, quibus urimur, aestus."
forsitan addiderim — sic me mea fata trahebant —
blanditias plures et "tu mihi magna voluptas"
dicere sim solitus, "tu me reficisque fovesque:
tu facis, ut silvas, ut amem loca sola; meoque
spiritus iste tuus semper captatur ab ore."
vocibus ambiguis deceptam praebuit aurem
nescio quis, nomenque aurae tam saepe vocatum
esse putat nymphae; nympham me credit amare.
criminis extemplo ficti temerarius index
Procrin adit linguaque refert audita susurra.
credula res amor est. subito collapsa dolore,
ut sibi narratur, cecidit, longoque refecta
tempore se miseram, se fati dixit iniqui:
deque fide questa est et crimine concita vano,
quod nihil est, metuit, metuit sine corpore nomen
et dolet infelix veluti de paelice vera.
saepe tamen dubitat speratque miserrima falli
indiciique fidem negat et, nisi viderit ipsa,
damnatura sui non est delicta mariti.

postera depulerant Aurorae lumina noctem:
egredior silvamque peto, lucosque pererrans
"aura veni" dixi, "nostroque medere labori!"
et subito gemitus inter mea verba videbar
nescio quos audisse: "veni" tamen "optima!" dixi.
fronde levem rursus strepitum faciente caduca
sum ratus esse feram telumque volatile misi.
Procris erat! medioque tenens in pectore vulnus,
"ei mihi!" conclamat. vox est ubi cognita fidae
coniugis, ad vocem praeceps amensque cucurri.
semianimem et sparsas foedantem sanguine vestes
et sua, me miserum! de vulnere dona trahentem
invenio corpusque meo mihi carius ulnis
mollibus attollo, scissaque a pectore veste
vulnera saeva ligo conorque inhibere cruorem,
neu me morte sua sceleratum deserat, oro.
viribus illa carens et iam moribunda coëgit
haec se pauca loqui: "per nostri foedera lecti
perque deos supplex oro superosque meosque,
per si quid merui de te bene, perque manentem
nunc quoque, cum pereo, causam mihi mortis, amorem,
ne thalamis Auram patiare innubere nostris."
dixit, et errorem tum denique nominis esse
et sensi et docui. sed quid docuisse iuvabat?
labitur, et parvae fugiunt cum sanguine vires.
dumque aliquid spectare potest, me spectat, et in me
infelicem animam nostroque exalat in ore.
sed vultu meliore mori secura videtur.'
flentibus haec lacrimans heros memorabat. et ecce
Aeacus ingreditur duplici cum prole novoque
milite, quem Cephalus cum fortibus accipit armis.

LIBER OCTAVUS.

Iam nitidum retegente diem noctisque fugante *Scylla.*
tempora Lucifero cadit eurus, et umida surgunt
nubila. dant placidi cursum redeuntibus austri
Aeacidis Cephaloque: quibus feliciter acti
ante expectatum portus tenuere petitos.
interea Minos Lelegeïa litora vastat
praetemptatque sui vires Mavortis in urbe
Alcathoi, quam Nisus habet, cui splendidus ostro
inter honoratos medio de vertice canos

crinis inhaerebat, magni fiducia regni.
Sexta resurgebant orientis cornua lunae,
et pendebat adhuc belli fortuna, diuque
inter utrumque volat dubiis Victoria pennis.
regia turris erat vocalibus addita muris,
in quibus auratam proles Letoia fertur
deposuisse lyram: saxo sonus eius inhaesit.
saepe illuc solita est ascendere filia Nisi
et petere exiguo resonantia saxa lapillo,
tum cum pax esset. bello quoque saepe solebat
spectare ex illa rigidi certamina Martis.
iamque mora belli procerum quoque nomina norat
armaque equosque habitusque Cydoneasque pharetras.
noverat ante alios faciem ducis Europaei,
plus etiam, quam nosse sat est. hac iudice Minos,
seu caput abdiderat cristata casside pennis,
in galea formosus erat: seu sumpserat aere
fulgentem clipeum, clipeum sumpsisse decebat.
torserat adductis hastilia lenta lacertis:
laudabat virgo iunctam cum viribus artem.
imposito calamo patulos sinuaverat arcus:
sic Phoebum sumptis iurabat stare sagittis.
cum vero faciem dempto nudaverat aere
purpureusque albi stratis insignia pictis
terga premebat equi spumantiaque ora regebat,
vix sua, vix sanae virgo Niseïa compos
mentis erat. felix iaculum, quod tangeret ille,
quaeque manu premeret, felicia frena vocabat.
impetus est illi, liceat modo, ferre per agmen
virgineos hostile gradus; est impetus illi
turribus e summis in Gnosia mittere corpus
castra, vel aeratas hosti recludere portas,
vel si quid Minos aliud velit. utque sedebat
candida Dictaei spectans tentoria regis,
'laeter,' ait 'doleamne, geri lacrimabile bellum,
in dubio est: doleo, quod Minos hostis amanti est.
sed nisi bella forent, numquam mihi cognitus esset!
me tamen accepta poterat deponere bellum
obside: me comitem, me pacis pignus haberet.
si quae te peperit, talis, pulcherrime rerum,
qualis es ipse, fuit, merito deus arsit in illa.
o ego ter felix, si pennis lapsa per auras
Gnosiaci possem castris insistere regis;
fassaque me flammasque meas, qua dote, rogarem,

vellet emi; tantum patrias ne posceret arces.
nam pereant potius sperata cubilia, quam sim
proditione potens. quamvis saepe utile vinci
victoris placidi fecit clementia multis.
iusta gerit certe pro nato bella perempto
et causaque valet causamque tenentibus armis:
et, puto, vincemur. qui si manet exitus urbem,
cur suus haec illi reserabit moenia Mavors,
et non noster amor? melius sine caede moraque
impensaque sui poterit superare cruoris.
nam metuam certe, ne quis tua pectora, Minos,
vulneret imprudens — quis enim tam durus, ut in te
dirigere immitem non inscius audeat hastam?
coepta placent; et stat sententia, tradere mecum
dotalem patriam, finemque imponere bello.
verum velle parum est. aditus custodia servat;
claustraque portarum genitor tenet. hunc ego solum
infelix timeo, solus mea vota moratur.
di facerent, sine patre forem! sibi quisque profecto
est deus: ignavis precibus Fortuna repugnat.
altera iamdudum succensa cupidine tanto
perdere gauderet, quodcumque obstaret amori.
et cur ulla foret me fortior? ire per ignes
et gladios ausim! nec in hoc tamen ignibus ullis
aut gladiis opus est; opus est mihi crine paterno.
illa mihi est auro pretiosior, illa beatam
purpura me votique mei factura potentem.
  Talia dicenti curarum maxima nutrix
nox intervenit, tenebrisque audacia crevit.
prima quies aderat, qua curis fessa diurnis
pectora somnus habet. thalamos taciturna paternos
intrat, et heu facinus! fatali nata parentem
crine suum spoliat, praedaque potita nefanda
[fert secum spolium sceleris, progressaque porta]
per medios hostes — meriti fiducia tanta est —
pervenit ad regem. quem sic adfata paventem est:
'suasit amor facinus. proles ego regia Nisi
Scylla tibi trado patriaeque meosque Penates.
praemia nulla peto, nisi te. cape pignus amoris
purpureum crinem. nec me nunc tradere crinem,
sed patrium tibi crede caput,' scelerataque dextra
munera porrexit. Minos porrecta refugit,
turbatusque novi respondit imagine facti:
'di te summoveant, o nostri infamia saecli,

orbe suo; tellusque tibi pontusque negetur.
certe ego non patiar, Iovis incunabula, Creten,
qui meus est orbis, tantum contingere monstrum.'
dixit. et ut leges captis iustissimus auctor
hostibus imposuit, classis retinacula solvi
iussit et aeratas impleri remige puppes.
Scylla freto postquam deductas nare carinas
nec praestare ducem sceleris sibi praemia vidit,
consumptis precibus violentam transit in iram,
intendensque manus, passis furibunda capillis
'quo fugis,' exclamat 'meritorum auctore relicta,
o patriae praelate meae, praelate parenti?
quo fugis, immitis? cuius victoria nostrum
et scelus et meritum est. nec te data munera, nec te
noster amor movit, nec quod spes omnis in unum
te mea congesta est? nam quo deserta revertar?
in patriam? superata iacet. sed finge manere:
proditione mea clausa est mihi. patris ad ora?
quem tibi donavi? cives odere merentem;
finitimi exemplum metuunt. obstruximus orbem
terrarum nobis, ut Crete sola pateret.
hac quoque si prohibes et nos, ingrate, relinquis,
non genetrix Europa tibi est, sed inhospita Syrtis,
Armeniae tigres austroque agitata Charybdis.
nec Iove tu natus, nec mater imagine tauri
ducta tua est; generis falsa est ea fabula: verus
et ferus et captus nullius amore iuvencae,
qui te progenuit, taurus fuit. exige poenas,
Nise pater! gaudete malis, modo prodita, nostris,
moenia! nam fateor, merui et sum digna perire.
sed tamen ex illis aliquis, quos impia laesi,
me perimat. cur, qui vicisti crimine nostro,
insequeris crimen? scelus hoc patriaeque patrique,
officium tibi sit. te vere coniuge digna est,
quae torvum ligno decepit adultera taurum
discordemque utero fetum tulit. ecquid ad aures
perveniunt mea dicta tuas? an inania venti
verba ferunt, idemque tuas, ingrate, carinas?
iam iam Pasiphaën non est mirabile taurum
praeposuisse tibi: tu plus feritatis habebas.
me miseram! properare iuvat, divulsaque remis
unda sonat: mecum simul a! mea terra recedit.
nil agis, o frustra meritorum oblite meorum.
insequar invitum, puppemque amplexa recurvam

per freta longa trahar.' vix dixerat: insilit undis
consequiturque rates, faciente cupidine vires,
Gnosiacaeque haeret comes invidiosa carinae.
quam pater ut vidit — nam iam pendebat in aura,
et modo factus erat fulvis haliaeëtus alis —
ibat, ut haerentem rostro laceraret adunco.
illa metu puppim dimisit, et aura cadentem
sustinuisse levis, ne tangeret aequora, visa est.
pluma fuit: plumis in avem mutata vocatur
'ciris,' et a tonso est hoc nomen adepta capillo.
Vota Iovi Minos taurorum corpora centum *Daedalus.*
solvit, ut egressus ratibus Curetida terram
contigit, et spoliis decorata est regia fixis.
creverat opprobrium generis, foedumque patebat
matris adulterium monstri novitate biformis.
destinat hunc Minos thalamis removere pudorem
multiplicique domo caecisque includere tectis.
Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis
ponit opus turbatque notas et lumina flexum
ducit in errorem variarum ambage viarum.
non secus ac liquidus Phrygiis Maeandrus in arvis
ludit et ambiguo lapsu refluitque fluitque,
occurrensque sibi venturas aspicit undas
et nunc ad fontes, nunc ad mare versus apertum
incertas exercet aquas: ita Daedalus implet
innumeras errore vias. vixque ipse reverti
ad limen potuit: tanta est fallacia tecti.
quo postquam geminam tauri iuvenisque figuram
clausit, et Actaeo bis pastum sanguine monstrum
tertia sors annis domuit repetita novenis:
utque ope virginea nullis iterata priorum
ianua difficilis filo est inventa relecto:
protinus Aegides rapta Minoide Diam (*Ariadne.*)
vela dedit, comitemque suam crudelis in illo
litore destituit. desertae et multa querenti
amplexus et opem Liber tulit; utque perenni
sidere clara foret, sumptam de fronte coronam
immisit caelo. tenues volat illa per auras;
dumque volat, gemmae nitidos vertuntur in ignes
consistuntque loco, specie remanente coronae,
qui medius Nixique genu est Anguemque tenentis.
Daedalus interea Creten longumque perosus *Icarus.*
exilium tactusque loci natalis amore,
clausus erat pelago. 'terras licet' inquit 'et undas

obstruat, at caelum certe patet: ibimus illac.
omnia possideat, non possidet aëra Minos.'
dixit. et ignotas animum dimittit in artes,
naturamque novat. nam ponit in ordine pennas,
a minima coeptas, longam breviore sequenti,
ut clivo crevisse putes. sic rustica quondam
fistula disparibus paulatim surgit avenis.
tum lino medias et ceris alligat imas,
atque ita compositas parvo curvamine flectit,
ut veras imitetur aves. puer Icarus una
stabat et, ignarus sua se tractare pericla,
ore renidenti modo quas vaga moverat aura,
captabat plumas, flavam modo pollice ceram
mollibat, lusuque suo mirabile patris
impediebat opus. postquam manus ultima coepto
imposita est, geminas opifex libravit in alas
ipse suum corpus, motaque pependit in aura.
instruit et natum, 'medio'que 'ut limite curras,
Icare,' ait 'moneo: ne, si demissior ibis,
unda gravet pennas; si celsior, ignis adurat.
inter utrumque vola. nec te spectare Booten
aut Helicen iubeo strictumque Orionis ensem:
me duce carpe viam.' pariter praecepta volandi
tradit et ignotas umeris accommodat alas.
inter opus monitusque genae maduere seniles,
et patriae tremuere manus. dedit oscula nato
(non iterum repetenda!) suo. pennisque levatus
ante volat comitique timet, velut ales, ab alto
quae teneram prolem produxit in aëra nido:
hortaturque sequi damnosasque erudit artes
et movet ipse suas et nati respicit alas.
hos aliquis, tremula dum captat harundine pisces,
aut pastor baculo stivave innixus arator
vidit et obstipuit, quique aethera carpere possent
credidit esse deos. et iam Iunonia laeva
parte Samos (fuerant Delosque Parosque relictae),
dextra Lebinthos erat fecundaque melle Calymne:
cum puer audaci coepit gaudere volatu
deseruitque ducem caelique cupidine tractus
altius egit iter. rapidi vicinia solis
mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.
tabuerant cerae: nudos quatit ille lacertos,
remigioque carens non ullas percipit auras.
oraque caerulea patrium clamantia nomen

excipiuntur aqua: quae nomen traxit ab illo.
at pater infelix, nec iam pater, 'Icare,' dixit,
'Icare,' dixit 'ubi es? qua te regione requiram?'
'Icare' dicebat: pennas aspexit in undis;
devovitque suas artes, corpusque sepulcro
condidit. et tellus a nomine dicta sepulti.

Perdix.

Hunc miseri tumulo ponentem corpora nati
garrula ramosa prospexit ab ilice perdix,
et plausit pennis testataque gaudia cantu est:
unica tunc volucris nec visa prioribus annis,
factaque nuper avis: longum tibi, Daedale, crimen.
namque huic tradiderat, fatorum ignara, docendam
progeniem germana suam, natalibus actis
bis puerum senis, animi ad praecepta capacis.
ille etiam medio spinas in pisce notatas
traxit in exemplum, ferroque incidit acuto
perpetuos dentes, et serrae repperit usum.
primus et ex uno duo ferrea bracchia nodo
vinxit, ut aequali spatio distantibus illis
altera pars staret, pars altera duceret orbem.
Daedalus invidit sacraque ex arce Minervae
praecipitem misit, lapsum mentitus. at illum,
quae favet ingeniis, excepit Pallas, avemque
reddidit et medio velavit in aëre pennis.
sed vigor ingenii quondam velocis in alas
inque pedes abiit; nomen quod et ante, remansit.
non tamen haec alte volucris sua corpora tollit,
nec facit in ramis altoque cacumine nidos:
propter humum volitat ponitque in saepibus ova,
antiquique memor metuit sublimia casus.

Meleager; aper Calydonius.

Iamque fatigatum tellus Aetnaea tenebat
Daedalon, et sumptis pro supplice Cocalus armis
mitis habebatur: iam lamentabile Athenae
pendere desierant Thesea laude tributum:
templa coronantur, bellatricemque Minervam
cum Iove disque vocant aliis, quos sanguine voto
muneribusque datis et acerris turis honorant.
sparserat Argolicas nomen vaga fama per urbes
Theseos, et populi, quos dives Achaia cepit,
huius opem magnis imploravere periclis.
huius opem Calydon, quamvis Meleagron haberet,
sollicita supplex petiit prece. causa petendi
sus erat, infestae famulus vindexque Dianae.
Oenea namque ferunt pleni successibus anni

primitias frugum Cereri, sua vina Lyaeo,
Palladios flavae latices libasse Minervae.
coeptus ab agricolis superos pervenit ad omnes
ambitiosus honor. solas sine ture relictas
praeteritae cessasse ferunt Latoidos aras.
tangit et ira deos. 'at non impune feremus:
quaeque inhonoratae, non et dicemur inultae'
inquit. et Oenios ultorem spreta per agros
misit aprum, quanto maiores herbida tauros
non habet Epiros, sed habent Sicula arva minores.
sanguine et igne micant oculi, riget horrida cervix,
stantque velut vallum, velut alta hastilia setae;
fervida cum rauco latos stridore per armos
spuma fluit, dentes aequantur dentibus Indis,
fulmen ab ore venit, frondes adflatibus ardent.
is modo crescentes segetes proculcat in herba,
nunc matura metit fleturi vota coloni
et Cererem in spicis intercipit. area frustra,
et frustra expectant promissas horrea messes.
sternuntur gravidi longo cum palmite fetus
bacaque cum ramis semper frondentis olivae.
saevit et in pecudes. non has pastorve canisve,
non armenta truces possunt defendere tauri.
diffugiunt populi nec se nisi moenibus urbis
esse putant tutos: donec Meleagros et una
lecta manus iuvenum coiere cupidine laudis:
Tyndaridae gemini, praestantes caestibus alter,
alter equo, primaeque ratis molitor Iason,
et cum Pirithoo, felix concordia, Theseus,
et duo Thestiadae, prolesque Aphareïa Lynceus
et velox Idas, et iam non femina Caeneus,
Leucippusque ferox iaculoque insignis Acastus,
Hippothousque Dryasque et cretus Amyntore Phoenix,
Actoridaeque pares, et missus ab Elide Phyleus.
nec Telamon aberat magnique creator Achillis,
cumque Pheretiade et Hyanteo Iolao
impiger Eurytion et cursu invictus Echion,
Naryciusque Lelex Panopeusque Hyleusque feroxque
Hippasus, et primis etiamnum Nestor in annis,
et quos Hippocoon antiquis misit Amyclis,
Penelopesque socer cum Parrhasio Ancaeo
Ampycidesque sagax et adhuc a coniuge tutus
Oeclides, nemorisque decus Tegeaea Lycaei.
rasilis huic summam mordebat fibula vestem;

crinis erat simplex, nodum collectus in unum;
ex umero pendens resonabat eburnea laevo
telorum custos: arcum quoque laeva tenebat.
talis erat cultu. facies, quam dicere vere
virgineam in puero, puerilem in virgine possis.
hanc pariter vidit, pariter Calydonius heros
optavit, renuente deo, flammasque latentes
hausit et 'o felix, si quem dignabitur' inquit
'ista virum!' nec plura sinit tempusque pudorque
dicere: maius opus magni certaminis urget.
  Silva frequens trabibus, quam nulla ceciderat aetas,
incipit a plano devexaque prospicit arva.
quo postquam venere viri, pars retia tendunt,
vincula pars adimunt canibus, pars pressa sequuntur
signa pedum, cupiuntque suum reperire periclum.
concava vallis erat, quo se demittere rivi
assuerant pluvialis aquae. tenet ima lacunae
lenta salix ulvaeque leves iuncique palustres
viminaque et longa parvae sub harundine cannae.
hinc aper excitus medios violentus in hostes
fertur, ut excussis elisi nubibus ignes.
sternitur incursu nemus, et propulsa fragorem
silva dat. exclamant iuvenes, praetentaque forti
tela tenent dextra lato vibrantia ferro.
ille ruit spargitque canes, ut quisque furenti
obstat, et obliquo latrantes dissipat ictu.
cuspis Echionio primum contorta lacerto
vana fuit, truncoque dedit leve vulnus acerno.
proxima, si nimiis mittentis viribus usa
non foret, in tergo visa est haesura petito:
longius it. auctor teli Pagasaeus Iason.
'Phoebe,' ait Ampycides 'si te coluique coloque,
da mihi quod petitur certo contingere telo!'
qua potuit, precibus deus adnuit. ictus ab illo est,
sed sine vulnere, aper: ferrum Diana volanti
abstulerat iaculo; lignum sine acumine venit.
ira feri mota est, nec fulmine lenius arsit:
emicat ex oculis, spirat quoque pectore flamma.
utque volat moles adducto concita nervo,
cum petit aut muros aut plenas milite turres,
in iuvenes certo sic impete vulnificus sus
fertur, et Hippalmon Pelagonaque, dextra tuentes
cornua, prosternit. socii rapuere iacentes.
at non letiferos effugit Enaesimus ictus

Hippocoonte satus. trepidantem et terga parantem
vertere succiso liquerunt poplite nervi.
forsitan et Pylius citra Troiana perisset
tempora: sed sumpto posita conamine ab hasta
arboris insiluit, quae stabat proxima, ramis,
despexitque loco tutus, quem fugerat, hostem.
dentibus ille ferox in querno stipite tritis
imminet exitio, fidensque recentibus armis
Eurytidae magni rostro femur hausit adunco.
at gemini, nondum caelestia sidera, fratres,
ambo conspicui, nive candidioribus ambo
vectabantur equis, ambo vibrata per auras
hastarum tremulo quatiebant spicula motu.
vulnera fecissent, nisi saetiger inter opacas,
nec iaculis, isset, nec equo loca pervia, silvas.
persequitur Telamon, studioque incautus eundi
pronus ab arborea cecidit radice retentus.
dum levat hunc Peleus, celerem Tegeaea sagittam
imposuit nervo sinuatoque expulit arcu.
fixa sub aure feri summum destrinxit harundo
corpus, et exiguo rubefecit sanguine saetas.
nec tamen illa sui successu laetior ictus,
quam Meleagros erat. primus vidisse putatur
et primus sociis visum ostendisse cruorem,
et 'meritum' dixisse 'feres virtutis honorem.'
erubuere viri seque exhortantur et addunt
cum clamore animos iaciuntque sine ordine tela.
turba nocet iactis, et quos petit, impedit ictus.
ecce furens contra sua fata bipennifer Arcas
'discite, femineis quid tela virilia praestent,
o iuvenes, operique meo concedite' dixit.
'ipsa suis licet hunc Latonia protegat armis,
invita tamen hunc perimet mea dextra Diana.'
talia magniloquo tumidus memoraverat ore,
ancipitemque manu tollens utraque securim
institerat digitis, primos suspensus in artus.
occupat audentem, quaque est via proxima leto,
summa ferus geminos direxit ad inguina dentes.
concidit Ancaeus, glomerataque sanguine multo
viscera lapsa fluunt; madefacta est terra cruore.
ibat in adversum proles Ixionis hostem
Pirithous, valida quatiens venabula dextra.
cui 'procul' Aegides 'o me mihi carior' inquit
'pars animae, consiste, meae! licet eminus esse

fortibus: Ancaeo nocuit temeraria virtus.'
dixit, et aerata torsit grave cuspide cornum:
quo bene librato votique potente futuro
obstitit aesculea frondosus ab arbore ramus.
misit et Aesonides iaculum, quod casus ab illo
vertit in immeriti fatum latrantis, et inter
ilia coniectum tellure per ilia fixum est.
at manus Oenidae variat: missisque duabus,
hasta prior terra, medio stetit altera tergo.
nec mora: dum saevit, dum corpora versat in orbem
stridentemque novo spumam cum sanguine fundit,
vulneris auctor adest hostemque irritat ad iram
splendidaque adversos venabula condit in armos.
gaudia testantur socii clamore secundo
victricemque petunt dextrae coniungere dextram;
immanemque ferum multa tellure iacentem
mirantes spectant, neque adhuc contingere tutum
esse putant: sed tela tamen sua quisque cruentat.
ipse pede imposito caput exitiabile pressit,
atque ita 'sume mei spolium, Nonacria, iuris'
dixit 'et in partem veniat mea gloria tecum.'
protinus exuvias rigidis horrentia saetis
terga dat et magnis insignia dentibus ora.
illi laetitiae est cum munere muneris auctor:
invidere alii, totoque erat agmine murmur.
e quibus ingenti tendentes bracchia voce
'pone, age, nec titulos intercipe, femina, nostros,'
Thestiadae clamant 'nec te fiducia formae
decipiat, ne sit longe tibi captus amore
auctor' et huic adimunt munus, ius muneris illi.
non tulit, et tumida frendens Mavortius ira
'discite; raptores alieni' dixit 'honoris,
facta minis quantum distent,' hausitque nefando
pectora Plexippi, nil tale timentia, ferro.
Toxea, quid faciat, dubium, pariterque volentem
ulcisci fratrem fraternaque fata timentem
haud patitur dubitare diu, calidumque priori
caede recalfecit consorti sanguine telum.
Dona deum templis, nato victore, ferebat, *Althaea.*
cum videt extinctos fratres Althaea referri.
quae plangore dato maestis clamoribus urbem
implet et auratis mutavit vestibus atras.
at simul est auctor necis editus, excidit omnis
luctus, et a lacrimis in poenae versus amorem est.

stipes erat, quem, cum partus enixa iaceret
Thestias, in flammam triplices posuere sorores;
staminaque impresso fatalia pollice nentes
'tempora' dixerunt 'eadem lignoque tibique,
o modo nate, damus.' quo postquam carmine dicto
excessere deae, flagrantem mater ab igne
eripuit ramum sparsitque liquentibus undis.
ille diu fuerat penetralibus abditus imis,
servatusque tuos, iuvenis, servaverat annos.
protulit hunc genetrix taedasque et fragmina poni
imperat, et positis inimicos admovet ignes.
tum conata quater flammis imponere ramum,
coepta quater tenuit. pugnant materque sororque,
et diversa trahunt unum duo nomina pectus.
saepe metu sceleris pallebant ora futuri:
saepe suum fervens oculis dabat ira ruborem.
et modo nescio quid similis crudele minanti
vultus erat, modo quem misereri credere posses.
cumque ferus lacrimas animi siccaverat ardor,
inveniebantur lacrimae tamen. utque carina,
quam ventus ventoque rapit contrarius aestus,
vim geminam sentit paretque incerta duobus:
Thestias haud aliter dubiis affectibus errat
inque vices ponit positamque resuscitat iram.
incipit esse tamen melior germana parente,
et consanguineas ut sanguine leniat umbras,
impietate pia est. nam postquam pestifer ignis
convaluit, 'rogus iste cremet mea viscera' dixit.
utque manu dira lignum fatale tenebat,
ante sepulcrales infelix astitit aras,
'poenarum'que 'deae triplices, furialibus,' inquit
'Eumenides, sacris vultus advertite vestros.
ulciscor facioque nefas: mors morte pianda est:
in scelus addendum scelus est, in funera funus:
per coacervatos pereat domus impia luctus.
an felix Oeneus nato victore fruetur,
Thestius orbus erit? melius lugebitis ambo.
vos modo, fraterni Manes animaeque recentes,
officium sentite meum, magnoque paratas
accipite inferias, uteri mala pignora nostri. —
ei mihi! quo rapior? fratres, ignoscite matri!
deficiunt ad coepta manus. meruisse fatemur
illum, cur pereat: mortis mihi displicet auctor.
ergo impune feret, vivusque et victor et ipso

successu tumidus regnum Calydonis habebit:
vos cinis exiguus gelidaeque iacebitis umbrae?
haud equidem patiar. pereat sceleratus et ille
spemque patris regnumque trahat patriaeque ruinam.
mens ubi materna est? ubi sunt pia iura parentum
et quos sustinui bis mensum quinque labores?
o utinam primis arsisses ignibus infans,
idque ego passa forem! vixisti munere nostro;
nunc merito moriere tuo. cape praemia facti,
bisque datam, primum partu, mox stipite rapto,
redde animam, — vel me fraternis adde sepulcris!
et cupio, et nequeo. quid agam? modo vulnera fratrum
ante oculos mihi sunt et tantae caedis imago:
nunc animum pietas maternaque nomina frangunt.
me miseram! male vincetis, sed vincite, fratres:
dummodo, quae dedero vobis, solacia vosque
ipsa sequar.' dixit, dextraque aversa trementi
funereum torrem medios coniecit in ignes.
aut dedit, aut visus gemitus est ipse dedisse
stipes, ut invitis correptus ab ignibus arsit.
inscius atque absens flamma Meleagros ab illa
uritur, et caecis torreri viscera sentit
ignibus ac magnos superat virtute dolores.
quod tamen ignavo cadat et sine sanguine leto,
maeret, et Ancaei felicia vulnera dicit:
grandaevumque patrem fratresque piasque sorores
cum gemitu sociamque tori vocat ore supremo:
forsitan et matrem. crescunt ignisque dolorque
languescuntque iterum: simul est extinctus uterque,
inque leves abiit paulatim spiritus auras
paulatim cana prunam velante favilla.
alta iacet Calydon: lugent iuvenesque senesque,
vulgusque proceresque gemunt, scissaeque capillos
planguntur matres Calydonides Eueninae.
pulvere canitiem genitor vultusque seniles
foedat humi fusus spatiosumque increpat aevum.
nam de matre manus, diri sibi conscia facti,
exegit poenas, acto per viscera ferro.
non mihi si centum deus ora sonantia linguis *Meleagri*
ingeniumque capax totumque Helicona dedisset, *sorores.*
tristia persequerer miserarum vota sororum.
immemores decoris liventia pectora tundunt;
dumque manet corpus, corpus refoventque foventque;
oscula dant ipsi, posito dant oscula lecto;

post cinerem cineres haustos ad pectora pressant;
adfusaeque iacent tumulo, signataque saxo
nomina complexae lacrimas in nomina fundunt.
quas Parthaoniae tandem Latonia clade
exsatiata domus, praeter Gorgenque nurumque
nobilis Alcmenae, natis in corpore pennis
allevat, et longas per bracchia porrigit alas
corneaque ora facit versasque per aëra mittit.
Interea Theseus sociati parte laboris *Achelous.*
functus Erechtheas Tritonidos ibat ad arces.
clausit iter fecitque moras Achelous eunti,
imbre tumens. 'succede meis,' ait 'inclite, tectis,
Cecropida, nec te committe rapacibus undis.
ferre trabes solidas obliquaque volvere magno
murmure saxa solent. vidi contermina ripae
cum gregibus stabula alta trahi; nec fortibus illic
profuit armentis, nec equis velocibus esse.
multa quoque hic torrens nivibus de monte solutis
corpora turbineo iuvenalia vertice mersit.
tutior est requies, solito dum flumina currant
limite, dum tenues capiat suus alveus undas.'
adnuit Aegides, 'utar'que 'Acheloe, domoque
consilioque tuo' respondit: et usus utroque est.
pumice multicavo nec levibus atria tofis
structa subit. molli tellus erat umida musco:
summa lacunabant alterno murice conchae.
iamque duas lucis partes Hyperione menso
discubuere toris Theseus comitesque laborum:
hac Ixionides, illa Troezenius heros
parte Lelex, raris iam sparsus tempora canis,
quosque alios parili fuerat dignatus honore
Amnis Acarnanum, laetissimus hospite tanto.
protinus appositas nudae vestigia nymphae
instruxere epulis mensas, dapibusque remotis
in gemma posuere merum. tum maximus heros, *(Echinades.)*
aequora prospiciens oculis subiecta, 'quis' inquit
'ille locus?' digitoque ostendit, 'et insula nomen
quod gerat illa, doce — quamquam non una videtur.'
Amnis ad haec 'non est', inquit 'quod cernitis, unum:
quinque iacent terrae. spatium discrimina fallit.
quoque minus spretae factum mirere Dianae,
Naides hae fuerant. quae cum bis quinque iuvencos
mactassent rurisque deos ad sacra vocassent,
immemores nostri festas duxere choreas.

intumui, quantusque feror, cum plurimus, unquam,
tantus eram, pariterque animis immanis et undis
a silvis silvas et ab arvis arva revulsi,
cumque loco nymphas, memores tum denique nostri,
in freta provolvi. fluctus nosterque marisque
continuam diduxit humum partesque revellit
in totidem, mediis quot cernis Echinadas undis.

Perimele.

Ut tamen ipse vides, procul en procul una recessit
insula grata mihi: Perimelen navita dicit.
huic ego virgineum dilectae nomen ademi.
quod pater Hippodamas aegre tulit, inque profundum
propulit e scopulo periturae corpora natae.
excepi, nantemque ferens "o proxima mundi
regna vagae" dixi "sortite Tridentifer undae,
adfer opem, mersaeque, precor, feritate paterna
da, Neptune, locum. vel sit locus ipsa, licebit."
dum loquor, amplexa est artus nova terra natantes,
et gravis increvit mutatis insula membris.'

Amnis ab his tacuit. factum mirabile cunctos
moverat. irridet credentes, utque deorum
spretor erat mentisque ferox Ixione natus,
'ficta refers nimiumque putas, Acheloe, potentes
esse deos,' dixit 'si dant adimuntque figuras.'
obstipuere omnes nec talia dicta probarunt:

Philemon et Baucis.

ante omnesque Lelex, animo maturus et aevo,
sic ait: 'immensa est finemque potentia caeli
non habet, et quicquid superi voluere, peractum est.
quoque minus dubites: tiliae contermina quercus
collibus est Phrygiis, modico circumdata muro.
ipse locum vidi: nam me Pelopeïa Pittheus
misit in arva suo quondam regnata parenti.
haud procul hinc stagnum est: tellus habitabilis olim,
nunc celebres mergis fulicisque palustribus undae.
Iuppiter huc specie mortali, cumque parente
venit Atlantiades positis caducifer alis.
mille domos adiere, locum requiemque petentes:
mille domos clausere serae. tamen una recepit,
parva quidem, stipulis et canna tecta palustri:
sed pia Baucis anus parilique aetate Philemon
illa sunt annis iuncti iuvenalibus, illa
consenuere casa. paupertatemque fatendo
effecere levem nec iniqua mente ferendo.
nec refert, dominos illic famulosne requiras:
tota domus duo sunt, idem parentque iubentque.

ergo ubi caelicolae parvos tetigere Penates
summissoque humiles intrarunt vertice postes,
membra senex posito iussit relevare sedili,
quo super iniecit textum rude sedula Baucis.
inde foco tepidum cinerem dimovit et ignes
suscitat hesternos foliisque et cortice sicco
nutrit et ad flammas anima producit anili,
multifidasque faces ramaliaque arida tecto
detulit et minuit parvoque admovit aëno.
quodque suus coniunx riguo collegerat horto,
truncat holus foliis. furca levat ille bicorni
sordida terga suis nigro pendentia tigno:
servatoque diu resecat de tergore partem
exiguam, sectamque domat ferventibus undis.
interea medias fallunt sermonibus horas
†sentirique moram prohibent. erat alveus illic
fagineus, dura clavo suspensus ab ansa:
is tepidis impletur aquis artusque fovendos
accipit. in medio torus est de mollibus ulvis†
impositus lecto sponda pedibusque salignis.
vestibus hunc velant, quas non nisi tempore festo
sternere consuerant. sed et haec vilisque vetusque
vestis erat, lecto non indignanda saligno.
accubuere dei. mensam succincta tremensque
ponit anus. mensae sed erat pes tertius impar:
testa parem fecit. quae postquam subdita clivum
sustulit, aequatam mentae tersere virentes.
ponitur hic bicolor sincerae baca Minervae
conditaque in liquida corna autumnalia faece
intibaque et radix et lactis massa coacti
ovaque non acri leviter versata favilla:
omnia fictilibus. post haec caelatus eodem
sistitur argento crater, fabricataque fago
pocula, qua cava sunt, flaventibus illita ceris.
parva mora est, epulasque foci misere calentes,
nec longae rursus referuntur vina senectae,
dantque locum mensis paulum seducta secundis.
hic nux, hic mixta est rugosis carica palmis
prunaque et in patulis redolentia mala canistris
et de purpureis collectae vitibus uvae.
candidus in medio favus est. super omnia vultus
accessere boni, nec iners pauperque voluntas.
interea totiens haustum cratera repleri
sponte sua per seque vident succrescere vina.

attoniti novitate pavent manibusque supinis
concipiunt Baucisque preces timidusque Philemon
et veniam dapibus nullisque paratibus orant.
unicus anser erat, minimae custodia villae,
quem dis hospitibus domini mactare parabant.
ille celer penna tardos aetate fatigat
eluditque diu tandemque est visus ad ipsos
confugisse deos. superi vetuere necari:
"di"que "sumus, meritasque luet vicinia poenas
impia" dixerunt. "vobis immunibus huius
esse mali dabitur. modo vestra relinquite tecta
ac nostros comitate gradus, et in ardua montis
ite simul." parent † et dis praeeuntibus ambo
membra levant baculis, tardique senilibus annis†
nituntur longo vestigia ponere clivo.
tantum aberant summo, quantum semel ire sagitta
missa potest: flexere oculos, et mersa palude
cetera prospiciunt, tantum sua tecta manere.
dumque ea mirantur, dum deflent fata suorum,
illa vetus, dominis etiam casa parva duobus
vertitur in templum; furcas subiere columnae:
stramina flavescunt, aurataque tecta videntur,
caelataeque fores, adopertaque marmore tellus.
talia tum placido Saturnius edidit ore:
"dicite, iuste senex, et femina coniuge iusto
digna, quid optetis." cum Baucide pauca locutus
iudicium superis aperit commune Philemon:
"esse sacerdotes delubraque vestra tueri
poscimus. et quoniam concordes egimus annos,
auferat hora duos eadem. nec coniugis unquam
busta meae videam, neu sim tumulandus ab illa."
vota fides sequitur. templi tutela fuere,
donec vita data est. annis aevoque soluti
ante gradus sacros cum starent forte locique
narrarent casus, frondere Philemona Baucis,
Baucida conspexit senior frondere Philemon.
iamque super geminos crescente cacumine vultus
mutua, dum licuit, reddebant dicta "vale",que
"o coniunx" dixere simul, simul abdita texit
ora frutex. ostendit adhuc Thimneïus illic
incola de gemino vicinos corpore truncos.
haec mihi non vani (neque erat, cur fallere vellent)
narravere senes. equidem pendentia vidi
serta super ramos, ponensque recentia dixi

"'cura deum di sint, et qui coluere, colantur.'"
Desierat. cunctosque et res et moverat auctor: *Proteus.*
Thesea praecipue. quem facta audire volentem
mira deûm innixus cubito Calydonius Amnis
talibus alloquitur: 'sunt, o fortissime, quorum
forma semel mota est et in hoc renovamine mansit:
sunt, quibus in plures ius est transire figuras,
ut tibi, complexi terram maris incola, Proteu.
nam modo te iuvenem, modo te videre leonem;
nunc violentus aper, nunc, quem tetigisse timerent,
anguis eras, modo te faciebant cornua taurum.
saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri:
interdum, faciem liquidarum imitatus aquarum,
flumen eras: interdum undis contrarius ignis.
nec minus Autolyci coniunx Erysichthone nata *Erysichthon.*
iuris habet. pater huius erat, qui numina divum
sperneret et nullos aris adoleret odores.
ille etiam Cereale nemus violasse securi
dicitur et lucos ferro temerasse vetustos.
stabat in his ingens annoso robore quercus,
una nemus. vittae mediam memoresque tabellae
sertaque cingebant, voti argumenta potentis.
saepe sub hac Dryades festas duxere choreas:
saepe etiam manibus nexis ex ordine trunci
circuiere modum, mensuraque roboris ulnas
quinque ter implebat. nec non et cetera tanto
silva sub hac, silva quanto fuit herba sub omni.
non tamen idcirco ferrum Triopeïus illa
abstinuit, famulosque iubet succidere sacrum
robur. et ut iussos cunctari vidit, ab uno
edidit haec rapta sceleratus verba securi:
"non dilecta deae solum, sed et ipsa licebit
sit dea: iam tanget frondente cacumine terram."
dixit. et obliquos dum telum librat in ictus,
contremuit gemitumque dedit Deoia quercus:
et pariter frondes, pariter pallescere glandes
coepere, ac longi pallorem ducere rami.
cuius ut in trunco fecit manus impia vulnus,
haud aliter fluxit discusso cortice sanguis,
quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus
concidit, abrupta cruor e cervice profundi.
obstipuere omnes, aliquisque ex omnibus audet
deterrere nefas saevamque inhibere bipennem.
aspicit hunc, "mentis"que "piae cape praemia!" dixit

Thessalus, inque virum convertit ab arbore ferrum
detruncatque caput; repetitaque robora caedit,
redditus e medio sonus est cum robore talis:
"nympha sub hoc ego sum Cereri gratissima ligno:
quae tibi factorum poenas instare tuorum
vaticinor moriens, nostri solacia leti."
persequitur scelus ille suum: labefactaque tandem
ictibus innumeris adductaque funibus arbor
corruit et multam prostravit pondere silvam.
attonitae Dryades damno nemorumque suoque,
omnes germanae, Cererem cum vestibus atris
maerentes adeunt poenamque Erysichthonis orant.
adnuit his, capitisque sui pulcherrima motu
concussit gravidis oneratos messibus agros:
moliturque — genus poenae miserabile, si non
ille suis esset nulli miserabilis actis —
pestifera lacerare Fame. quae quatinus ipsi
non adeunda deae est (neque enim Cereremque Famemque
fata coire sinunt) montani numinis unam
talibus agrestem compellat Oreada dictis:
"est locus extremis Scythiae glacialis in oris,
triste solum, sterilis, sine fruge, sine arbore tellus:
Frigus iners illic habitant Pallorque Tremorque
et ieiuna Fames. ea se in praecordia condat
sacrilegi scelerata, iube: nec copia rerum
vincat eam, superetque meas certamine vires.
neve viae spatium te terreat, accipe currus,
accipe, quos frenis alte moderere, dracones"
et dedit. illa dato subvecta per aëra curru
devenit in Scythiam, rigidique cacumine montis
(Caucason appellant) serpentum colla levavit:
quaesitamque Famem lapidoso vidit in agro
unguibus et raras vellentem dentibus herbas.
hirtus erat crinis, cava lumina, pallor in ore,
labra incana situ, scabrae rubigine fauces,
dura cutis, per quam spectari viscera possent;
ossa sub incurvis extabant arida lumbis,
ventris erat pro ventre locus; pendere putares
pectus et a spinae tantummodo crate teneri.
auxerat articulos macies, genuumque tumebat
orbis, et immodico prodibant tubere tali.
hanc procul ut vidit — neque enim est accedere iuxta
ausa — refert mandata deae. paulumque morata,
quamquam aberat longe, quamquam modo venerat illuc,

visa tamen sensisse famem! retroque dracones
egit in Haemoniam versis sublimis habenis.
Dicta Fames Cereris, quamvis contraria semper
illius est operi, peragit, perque aëra vento
ad iussam delata domum est et protinus intrat
sacrilegi thalamos, altoque sopore solutum —
noctis erat tempus — geminis amplectitur ulnis:
seque viro inspirat faucesque et pectus et ora
adflat et in vacuis spargit ieiunia venis.
functaque mandato fecundum deserit orbem
inque domos inopes, assueta revertitur antra.
lenis adhuc somnus placidis Erysichthona pennis
mulcebat. petit ille dapes sub imagine somni
oraque vana movet dentemque in dente fatigat,
exercetque cibo delusum guttur inani
proque epulis tenues nequiquam devorat auras.
ut vero est expulsa quies, furit ardor edendi
perque avidas fauces immensaque viscera regnat.
nec mora: quod pontus, quod terra, quod educat aër,
poscit; et appositis queritur ieiunia mensis,
inque epulis epulas quaerit. quodque urbibus esse
quodque satis poterat populo, non sufficit uni;
plusque cupit, quo plura suam demittit in alvum.
utque fretum recipit de tota flumina terra
nec satiatur aquis, peregrinosque ebibit amnes:
utque rapax ignis non unquam alimenta recusat
innumerasque trabes cremat, et quo copia maior
est data, plura petit, turbaque voracior ipsa est:
sic epulas omnes Erysichthonis ora profani
accipiunt, poscuntque simul. cibus omnis in illo
causa cibi est, semperque locus fit inanis edendo.
iamque fame patrias altaque voragine ventris
attenuarat opes: sed inattenuata manebat
tum quoque dira fames, implacataeque vigebat
flamma gulae. tandem demisso in viscera censu
filia restabat, non illo digna parente.
hanc quoque vendit inops. dominum generosa recusat, *Mestra.*
et vicina suas tendens super aequora palmas
"eripe me domino, qui raptae praemia nobis
virginitatis habes" ait. haec Neptunus habebat.
qui prece non spreta, quamvis iam visa sequenti
esset ero, formamque novat vultumque virilem
induit et cultus pisces capientibus aptos.
hanc dominus spectans "o qui pendentia parvo

aera cibo celas, moderator harundinis," inquit,
"sic mare compositum, sic sit tibi piscis in unda
credulus et nullos, nisi fixus, sentiat hamos:
quae modo cum vili turbatis veste capillis
litore in hoc steterat (nam stantem in litore vidi),
dic ubi sit. neque enim vestigia longius extant."
illa dei munus bene cedere sensit, et a se
se quaeri gaudens, his est resecuta rogantem:
"quisquis es, ignoscas; in nullam lumina partem
gurgite ab hoc flexi, studioque operatus inhaesi.
quoque minus dubites, sic has deus aequoris artes
adiuvet, ut nemo iamdudum litore in isto,
me tamen excepto, nec femina constitit ulla."
credidit et verso dominus pede pressit harenam
elususque abiit: illi sua reddita forma est.
ast ubi habere suam transformia corpora sensit,
saepe pater dominis Triopeïda tradit. at illa
nunc equa, nunc ales, modo bos, modo cervus abibat
praebebatque avido non iusta alimenta parenti.
vis tamen illa mali postquam consumpserat omnem
materiam, derantque gravi nova pabula morbo,
ipse suos artus lacero divellere morsu
coepit et infelix minuendo corpus alebat.
quid moror externis? etiam mihi nempe novandi est
corporis, o iuvenis, numero finita potestas.
nam modo qui nunc sum videor: modo flector in anguem:
armenti modo dux vires in cornua sumo: —
cornua, dum potui: nunc pars caret altera telo
frontis, ut ipse vides.' gemitus sunt verba secuti.

LIBER NONUS

Achelous et Hercules.

Quae gemitus truncaeque deo Neptunius heros
causa rogat frontis. cum sic Calydonius amnis
coepit, inornatos redimitus harundine crines:
'triste petis munus. quis enim sua proelia victus
commemorare velit? referam tamen ordine. nec tam
turpe fuit vinci, quam contendisse decorum est;
magnaque dat nobis tantus solacia victor.
nomine si qua suo fando pervenit ad aures
Deïanira tuas: quondam pulcherrima virgo,
multorumque fuit spes invidiosa procorum.
cum quibus ut soceri domus est intrata petiti,

"accipe me generum," dixi "Parthaone nate:"
dixit et Alcides. alii cessere duobus.
ille Iovem socerum dare se, famamque laborum,
et superata suae referebat iussa novercae.
contra ego "turpe deum mortali cedere" dixi
(nondum erat ille deus): "regem me cernis aquarum
cursibus obliquis inter tua regna fluentum.
nec gener externis hospes tibi missus ab oris,
sed popularis ero et rerum pars una tuarum.
tantum ne noceat, quod me nec regia Iuno
odit, et omnis abest iussorum poena laborum.
nam, quo te iactas, Alcmena nate, creatum,
Iuppiter, aut falsus pater est aut crimine verus.
matris adulterio patrem petis. elige, fictum
esse Iovem malis, an te per dedecus ortum."
talia dicentem iamdudum lumine torvo
spectat et accensae non fortiter imperat irae,
verbaque tot reddit: "melior mihi dextera lingua.
dummodo pugnando superem, tu vince loquendo"
congrediturque ferox. puduit modo magna locutum
cedere: reieci viridem de corpore vestem
bracchiaque opposui tenuique a pectore varas
in statione manus, et pugnae membra paravi.
ille cavis hausto spargit me pulvere palmis,
inque vicem fulvae tactu flavescit harenae.
et modo cervicem, modo crura micantia captat,
aut captare putes, omnique a parte lacessit.
me mea defendit gravitas, frustraque petebar:
haud secus ac moles, quam magno murmure fluctus
oppugnant; manet illa suoque est pondere tuta.
digredimur paulum rursusque ad bella coimus,
inque gradu stetimus, certi non cedere; eratque
cum pede pes iunctus, totoque ego pectore pronus
et digitos digitis et frontem fronte premebam.
non aliter vidi fortes concurrere tauros,
cum pretium pugnae toto nitidissima saltu
expetitur coniunx. spectant armenta paventque,
nescia, quem maneat tanti victoria regni.
ter sine profectu voluit nitentia contra
reicere Alcides a se mea pectora: quarto
excutit amplexus adductaque bracchia solvit:
impulsumque manu — certum est mihi vera fateri —
protinus avertit, tergoque onerosus inhaesit.
si qua fides (neque enim ficta mihi gloria voce

quaeritur), imposito pressus mihi monte videbar.
vix tamen inserui sudore fluentia multo
bracchia, vix solvi duros a pectore nexus.
instat anhelanti prohibetque resumere vires,
et cervice mea potitur. tum denique tellus
pressa genu nostro est, et harenas ore momordi.
inferior virtute, meas devertor ad artes,
elaborque viro longum formatus in anguem.
qui postquam flexos sinuavi corpus in orbes,
cumque fero movi linguam stridore bisulcam,
risit, et illudens nostras Tirynthius artes
"cunarum labor est angues superare mearum,"
dixit, "et ut vincas alios, Acheloë, dracones,
pars quota Lernaeae serpens eris unus Echidnae?
vulneribus fecunda suis erat illa, nec ullum
de centum numero caput est impune recisum,
quin gemino cervix herede valentior esset.
hanc ego ramosam natis e caede colubris
crescentemque malo domui domitamque reclusi.
quid fore te credas, falsum qui versus in anguem
arma aliena moves? quem forma precaria celat?"
dixerat: et summo digitorum vincula collo
inicit. angebar, ceu guttura forcipe pressus:
pollicibusque meas pugnabam evellere fauces.
sic quoque devicto restabat tertia tauri
forma trucis: tauro mutatus membra rebello.
induit ille toris a laeva parte lacertos
admissumque trahens sequitur, depressaque dura
cornua figit humo meque alta sternit harena.
nec satis hoc fuerat: rigidum fera dextera cornu
dum tenet, infregit, truncaque a fronte revellit.
Naides hoc, pomis et odoro flore repletum,
sacrarunt; divesque meo Bona Copia cornu est.'
dixerat. et nymphe, ritu succincta Dianae,
una ministrarum, fusis utrimque capillis,
incessit totumque tulit praedivite cornu
autumnum et mensas, felicia poma, secundas.
lux subit; et primo feriente cacumina sole
discedunt iuvenes (neque enim, dum flumina pacem
et placidos habeant lapsus totaeque residant,
opperiuntur, aquae); vultus Achelous agrestes
et lacerum cornu mediis caput abdidit undis.
Hunc tamen ablati domuit iactura decoris, *Nessus.*
cetera sospes habet; capitis quoque fronde saligna

aut super imposita celatur harundine damnum.
at te, Nesse ferox, eiusdem virginis ardor
perdiderat volucri traiectum terga sagitta.
namque nova repetens patrios cum coniuge muros
venerat Eueni rapidas Iove natus ad undas.
uberior solito, nimbis hiemalibus auctus
verticibusque frequens erat atque impervius amnis.
intrepidum pro se, curam de coniuge agentem
Nessus adit, membrisque valens scitusque vadorum,
'officio'que 'meo ripa sistetur in illa
haec', ait 'Alcide: tu viribus utere nando;'
pallentemque metu fluviumque ipsumque timentem
tradidit Aonius pavidam Calydonida Nesso.
mox, ut erat, pharetraque gravis spolioque leonis
(nam clavam et curvos trans ripam miserat arcus)
'quandoquidem coepi, superentur flumina' dixit,
nec dubitat nec, qua sit clementissimus amnis,
quaerit, et obsequio deferri spernit aquarum.
iamque tenens ripam, missos cum tolleret arcus,
coniugis agnovit vocem, Nessoque paranti
fallere depositum: 'quo te fiducia' clamat
'vana pedum, violente, rapit? tibi, Nesse biformis,
dicimus: exaudi, nec res intercipe nostras!
si te nulla mei reverentia movit, at orbes
concubitus vetitos poterant inhibere paterni.
haud tamen effugies, quamvis ope fidis equina.
vulnere, non pedibus te consequar.' ultima dicta
re probat et missa fugientia terga sagitta
traicit. extabat ferrum de pectore aduncum.
quod simul evulsum est, sanguis per utrumque foramen
emicuit, mixtus Lernaei tabe veneni.
excipit hunc Nessus. 'neque enim moriemur inulti'
secum ait, et calido velamina tincta cruore
dat munus raptae velut irritamen amoris.

Herculis mors.

Longa fuit medii mora temporis, actaque magni
Herculis implerant terras, odiumque novercae.
victor ab Oechalia Cenaeo sacra parabat
vota Iovi, cum fama loquax praecessit ad aures,
Deïanira, tuas, quae veris addere falsa
gaudet et e minimo sua per mendacia crescit,
Amphitryoniaden Ioles ardore teneri.
credit amans Venerisque novae perterrita fama
indulsit primo lacrimis flendoque dolorem
diffudit miseranda suum. mox deinde 'quid autem

flemus?' ait 'paelex lacrimis laetabitur istis.
quae quoniam adveniet, properandum aliquidque novandum est,
dum licet et nondum thalamos tenet altera nostros.
conquerar an sileam? repetam Calydona morerne?
excedam tectis an, si nihil amplius, obstem?
quid si, me, Meleagre, tuam memor esse sororem,
forte paro facinus, quantumque iniuria possit
femineusque dolor, iugulata paelice testor?'
in cursus animus varios abit: omnibus illis
praetulit, imbutam Nesseo sanguine vestem
mittere, quae vires defecto reddat amori.
ignaroque Lichae, quid tradat nescia, luctus
ipsa suos tradit, blandisque miserrima verbis,
dona det illa viro, mandat. capit inscius heros
induiturque umeris Lernaeae virus Echidnae.
tura dabat primis et verba precantia flammis
vinaque marmoreas patera fundebat in aras.
incaluit vis illa mali resolutaque flammis
Herculeos abiit late dilapsa per artus.
dum potuit, solita gemitum virtute repressit.
victa malis postquam est patientia, reppulit aras
implevitque suis nemorosam vocibus Oeten.
nec mora, letiferam conatur scindere vestem:
qua trahitur, trahit illa cutem; foedumque relatu,
aut haeret membris frustra temptata revelli,
aut laceros artus et grandia detegit ossa.
ipse cruor, gelido ceu quondam lammina candens
tincta lacu, stridit coquiturque ardente veneno.
nec modus est: sorbent avidae praecordia flammae,
caeruleusque fluit toto de corpore sudor,
ambustique sonant nervi, caecaque medullis
tabe liquefactis tollens ad sidera palmas
'cladibus' exclamat, 'Saturnia, pascere nostris:
pascere et hanc pestem specta, crudelis, ab alto,
corque ferum satia: vel si miserandus et hosti,
hoc est, si tibi sum, diris cruciatibus aegram
invisamque animam natamque laboribus aufer.
mors mihi munus erit: decet haec dare dona novercam.
ergo ego foedantem peregrino templa cruore
Busirin domui? saevoque alimenta parentis
Antaeo eripui? nec me pastoris Hiberi
forma triplex, nec forma triplex tua, Cerbere, movit?
vosne, manus, validi pressistis cornua tauri?

vestrum opus Elis habet, vestrum Stymphalides undae
Partheniumque nemus? vestra virtute relatus
Thermodontiaco caelatus balteus auro,
pomaque ab insomni concustodita dracone?
nec mihi Centauri potuere resistere, nec mi
Arcadiae vastator aper? nec profuit hydrae
crescere per damnum geminasque resumere vires?
quid, quod Thracis equos humano sanguine pingues
plenaque corporibus laceris praesaepia vidi
visaque deieci dominumque ipsosque peremi?
his elisa iacet moles Nemeaea lacertis:
hac caelum cervice tuli. defessa iubendo est
saeva Iovis coniunx: ego sum indefessus agendo.
sed nova pestis adest, cui nec virtute resisti
nec telis armisque potest. pulmonibus errat
ignis edax imis perque omnes pascitur artus:
at valet Eurystheus! et sunt, qui credere possint
esse deos?' dixit, perque altam saucius Oeten
haud aliter graditur, quam si venabula taurus
corpore fixa gerat, factique refugerit auctor.
saepe illum gemitus edentem, saepe frementem,
saepe retemptantem totas rescindere vestes
sternentemque trabes irascentemque videres
montibus aut patrio tendentem bracchia caelo.
ecce Lichan trepidum, latitantem rupe cavata (*Lichas.*)
aspicit. utque dolor rabiem collegerat omnem,
'tune, Licha,' dixit 'feralia dona dedisti?
tune meae necis auctor eris?' tremit ille pavetque
pallidus et timide verba excusantia dicit.
dicentem genibusque manus adhibere parantem
corripit Alcides, et terque quaterque rotatum
mittit in Euboicas tormento fortius undas.
ille per aërias pendens induruit auras.
utque ferunt imbres gelidis concrescere ventis,
inde nives fieri, nivibus quoque molle rotatis
astringi et spissa glomerari grandine corpus:
sic illum validis iactum per inane lacertis
exanguemque metu nec quicquam umoris habentem
in rigidos versum silices prior edidit aetas.
nunc quoque in Euboico scopulus brevis eminet alto
gurgite et humanae servat vestigia formae,
quem, quasi sensurum, nautae calcare verentur
appellantque Lichan. at tu, Iovis inclita proles,
arboribus caesis, quas ardua gesserat Oete,

inque pyram structis, arcum pharetramque capacem
regnaque visuras iterum Troiana sagittas
ferre iubes Poeante satum; quo flamma ministro
subdita. dumque avidis comprenditur ignibus agger,
congeriem silvae Nemeaeo vellere summam
sternis et imposita clavae cervice recumbis,
haud alio vultu, quam si conviva iaceres
inter plena meri redimitus pocula sertis.
  Iamque valens et in omne latus diffusa sonabat
securosque artus contemptoremque petebat
flamma suum. timuere dei pro vindice terrae.
quos ita (sensit enim) laeto Saturnius ore
Iuppiter alloquitur: 'nostra est timor iste voluptas,
o superi, totoque libens mihi pectore grator,
quod memoris populi dicor rectorque paterque,
et mea progenies vestro quoque tuta favore est.
nam quamquam ipsius datur hoc immanibus actis,
obligor ipse tamen. sed enim (nec pectora vano
fida metu paveant) istas iam spernite flammas.
omnia qui vicit, vincet, quos cernitis, ignes;
nec nisi materna Volcanum parte potentem
sentiet. aeternum est, a me quod traxit, et expers
atque immune necis nullique domabile flammae.
idque ego defunctum terra caelestibus oris
accipiam, cunctisque meum laetabile factum
dis fore confido. si quis tamen Hercule, si quis
forte deo doliturus erit, data praemia nolet,
sed meruisse dari sciet invitusque probabit.'
assensere dei. coniunx quoque regia visa est
cetera non duro, duro tamen ultima vultu
dicta tulisse Iovis seque indoluisse notatam.
interea quodcumque fuit populabile flammae,
Mulciber abstulerat; nec cognoscenda remansit
Herculis effigies, nec quicquam ab imagine ductum
matris habet, tantumque Iovis vestigia servat.
utque novus serpens, posita cum pelle senecta,
luxuriare solet squamaque nitere recenti:
sic ubi mortales Tirynthius exuit artus,
parte sui meliore viget, maiorque videri
coepit et augusta fieri gravitate verendus.
quem pater omnipotens inter cava nubila raptum
quadriiugo curru radiantibus intulit astris.
  Sensit Atlas pondus. neque adhuc Stheneleïus iras *Alcmene et*
solverat Eurystheus, odiumque in prole paternum *Galanthis.*

exercebat atrox. at longis anxia curis
Argolis Alcmene, questus ubi ponat aniles,
cui referat nati testatos orbe labores
cuive suos casus, Iolen habet. Herculis illam
imperiis thalamoque animoque receperat Hyllus,
impleratque uterum generoso semine. cui sic
incipit Alcmene: 'faveant tibi numina saltem
corripiantque moras, tum cum matura vocabis
praepositam timidis parientibus Ilithyiam.
quam mihi difficilem Iunonis gratia fecit.
namque laboriferi cum iam natalis adesset
Herculis et decimum premeretur sidere signum,
tendebat gravitas uterum mihi; quodque ferebam,
tantum erat, ut posses auctorem dicere tecti
ponderis esse Iovem. nec iam tolerare labores
ulterius poteram; quin nunc quoque frigidus artus,
dum loquor, horror habet, parsque est meminisse doloris.
septem ego per noctes, totidem cruciata diebus,
fessa malis, tendensque ad caelum bracchia, magno
Lucinam Nixosque pares clamore vocabam.
illa quidem venit, sed praecorrupta, meumque
quae donare caput Iunoni vellet iniquae.
utque meos audit gemitus, subsedit in illa
ante fores ara, dextroque a poplite laevum
pressa genu, digitis inter se pectine iunctis,
sustinuit partus. tacita quoque carmina voce
dixit, et inceptos tenuerunt carmina partus.
nitor, et ingrato facio convicia demens
vana Iovi cupioque mori, moturaque duros
verba queror silices. matres Cadmeïdes adsunt
votaque suscipiunt exhortanturque dolentem.
una ministrarum media de plebe Galanthis,
flava comas, aderat, faciendis strenua iussis,
officiis dilecta suis; ea sensit iniqua
nescio quid Iunone geri. dumque exit et intrat
saepe fores, divam residentem vidit in ara
bracchiaque in genibus digitis conexa tenentem,
et 'quaecumque es,' ait 'dominae gratare: levata est
Argolis Alcmene, potiturque puerpera voto.'
exiluit iunctasque manus pavefacta remisit
diva potens uteri: vinclis levor ipsa remissis.
numine decepto risisse Galanthida fama est.
ridentem prensamque ipsis dea saeva capillis
traxit, et e terra corpus relevare volentem

arcuit inque pedes mutavit bracchia primos.
strenuitas antiqua manet; nec terga colorem
amisere suum: forma est diversa priori.
quae quia mendaci parientem iuverat ore,
ore parit; nostrasque domos, ut et ante, frequentat.'
Dixit et admonitu veteris commota ministrae *Dryope.*
ingemuit. quam sic nurus est adfata dolentem:
'te tamen, o genetrix, alienae a sanguine nostro
rapta movet facies. quid si tibi mira sororis
fata meae referam? quamquam lacrimaeque dolorque
impediunt prohibentque loqui. fuit unica matri
(me pater ex alia genuit) notissima forma
Oechalidum Dryope. quam virginitate carentem
vimque dei passam Delphos Delumque tenentis
excipit Andraemon, et habetur coniuge felix.
est lacus, acclivis devexo margine formam
litoris efficiens: summum myrteta coronant.
venerat huc Dryope fatorum nescia, quoque
indignere magis, nymphis latura coronas:
inque sinu puerum, qui nondum impleverat annum,
dulce ferebat onus tepidique ope lactis alebat.
haud procul a stagno Tyrios imitata colores
in spem bacarum florebat aquatica lotos.
carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato
porrigeret, flores. et idem factura videbar
(namque aderam): vidi guttas e flore cruentas
decidere, et tremulo ramos horrore moveri.
scilicet, ut referunt tardi nunc denique agrestes,
Lotis in hanc nymphe, fugiens obscena Priapi,
contulerat versos, servato nomine, vultus.
nescierat soror hoc; quae cum perterrita retro
ire et adoratis vellet discedere nymphis,
haeserunt radice pedes. convellere pugnat:
nec quicquam, nisi summa movet: subcrescit ab imo
totaque paulatim lentus premit inguina cortex.
ut vidit, conata manu laniare capillos,
fronde manum implevit; frondes caput omne tenebant.
at puer Amphissus(namque hoc avus Eurytus illi
addiderat nomen) materna rigescere sentit
ubera, nec sequitur ducentem lacteus umor.
spectatrix aderam fati crudelis opemque
non poteram tibi ferre, soror; quantumque valebam,
crescentem truncum ramosque amplexa morabar:
et, fateor, volui sub eodem cortice condi.

ecce vir Andraemon genitorque miserrimus adsunt
et quaerunt Dryopen: Dryopen quaerentibus illis
ostendi loton. tepido dant oscula ligno
adfusique suae radicibus arboris haerent.
nil nisi iam faciem, quod non foret arbor, habebat
cara soror. lacrimae misero de corpore factis
inrorant foliis; et dum licet, oraque praestant
vocis iter, tales effundit in aëra questus:
"si qua fides miseris, hoc me per numina iuro
non meruisse nefas: patior sine crimine poenam.
viximus innocuae. si mentior, arida perdam
quas habeo frondes, et caesa securibus urar.
hunc tamen infantem maternis demite ramis
et date nutrici, [nostraque sub arbore saepe
lac facitote bibat,] nostraque sub arbore ludat.
cumque loqui poterit, matrem facitote salutet
et tristis dicat "'latet hoc in stipite mater.'"
stagna tamen timeat nec carpat ab arbore flores
et frutices omnes corpus putet esse dearum.
care vale coniunx, et tu germana, paterque!
qui, si qua est pietas, ab acutae vulnere falcis,
a pecoris morsu frondes defendite nostras.
et quoniam mihi fas ad vos incumbere non est,
erigite huc artus et ad oscula nostra venite,
dum tangi possunt, parvumque attollite natum.
plura loqui nequeo; nam iam per candida mollis
colla liber serpit, summoque cacumine condor.
ex oculis removete manus: sine munere vestro
contegat inductus morientia lumina cortex."
desierant simul ora loqui, simul esse: diuque
corpore mutato rami caluere recentes.'

Dumque refert Iole factum mirabile, dumque *Iolaus.*
Eurytidos lacrimas admoto pollice siccat
Alcmene (flet et ipsa tamen), compescuit omnem
res nova tristitiam. nam limine constitit alto
paene puer dubiaque tegens lanugine malas,
ora reformatus primos Iolaus in annos.
hoc illi dederat Iunonia muneris Hebe,
victa viri precibus. quae cum iurare pararet,
dona tributuram post hunc se talia nulli,
non est passa Themis. 'nam iam discordia Thebae *Callirhoës*
bella movent' dixit, 'Capaneusque nisi ab Iove vinci *filii.*
haud poterit; fientque pares in vulnere fratres;
subductaque suos Manes tellure videbit

vivus adhuc vates; ultusque parente parentem
natus erit facto pius et sceleratus eodem;
attonitusque malis, exul mentisque domusque,
vultibus Eumenidum matrisque agitabitur umbris,
donec eum coniunx fatale poposcerit aurum,
cognatumque latus Phegeïus hauserit ensis.
tum demum magno petet hos Acheloia supplex
ab Iove Callirhoë natis infantibus annos.
neve necem sinat esse sui cultoris inultam,
Iuppiter his motus privignae dona nurusque
praecipiet facietque viros impubibus annis.'

Deorum sermones.

Haec ubi faticano venturi praescia dixit
ore Themis, vario superi sermone fremebant,
et, cur non aliis eadem dare dona liceret,
murmur erat. queritur veteres Pallantias annos
coniugis esse sui: queritur canescere mitis
Iasiona Ceres: repetitum Mulciber aevum
poscit Erichthonio: Venerem quoque cura futuri
tangit et Anchisae renovare paciscitur annos.
cui studeat, deus omnis habet; crescitque favore
turbida seditio, donec sua Iuppiter ora
solvit et 'o! nostri si qua est reverentia,' dixit
'quo ruitis? tantumne aliquis sibi posse videtur,
fata quoque ut superet? fatis Iolaus in annos,
quos egit, rediit: fatis iuvenescere debent
Callirhoë geniti, non ambitione nec armis.
vos etiam (quoque hoc animo meliore feratis:
me quoque) fata regunt. quae si mutare valerem,
nec nostrum seri curvarent Aeacon anni,
perpetuumque aevi florem Rhadamanthus haberet
cum Minoë meo, qui propter amara senectae
pondera despicitur nec quo prius ordine regnat.'
dicta Iovis movere deos; nec sustinet ullus,
cum videat fessos Rhadamanthon et Aeacon annis
et Minoa, queri. qui, dum fuit integer aevi,
terruerat magnas ipso quoque nomine gentes;
tunc erat invalidus, Deïonidenque iuventae
robore Miletum Phoeboque parente superbum
pertimuit, credensque suis insurgere regnis
haud tamen est patriis arcere Penatibus ausus.
sponte fugis, Milete, tua, celerique carina
Aegaeas metiris aquas et in Aside terra
moenia constituis positoris habentia nomen.
hic tibi, dum sequitur patriae curvamina ripae,

filia Maeandri totiens redeuntis eodem,
cognita Cyanee praestantia corpora forma,
Byblida cum Cauno, prolem est enixa gemellam. *Byblis.*
Byblis in exemplo est, ut ament concessa puellae.
Byblis Apollinei correpta cupidine fratris
non soror ut fratrem, nec qua debebat, amavit.
illa quidem primo nullos intellegit ignes,
nec peccare putat, quod saepius oscula iungat,
quod sua fraterno circumdet bracchia collo;
mendacique diu pietatis fallitur umbra.
paulatim declinat amor, visuraque fratrem
culta venit nimiumque cupit formosa videri:
et si qua est illic formosior, invidet illi.
sed nondum manifesta sibi est nullumque sub illo
igne facit votum: verumtamen aestuat intus.
iam dominum appellat, iam nomina sanguinis odit:
Byblida, iam mavult, quam se vocet ille sororem.
spes tamen obscenas animo demittere non est
ausa suo vigilans: placida resoluta quiete
saepe videt, quod amat. visa est quoque iungere fratri
corpus; et erubuit, quamvis sopita iacebat.
somnus abit. silet illa diu repetitque quietis
ipsa suae speciem dubiaque ita mente profatur:
'me miseram! tacitae quid vult sibi noctis imago?
quam nolim rata sit! cur haec ego somnia vidi?
ille quidem est oculis quamvis formosus iniquis,
et placet, et possim, si non sit frater, amare,
et me dignus erat. verum nocet esse sororem.
dum modo tale nihil vigilans committere temptem,
saepe licet simili redeat sub imagine somnus:
testis abest somno, nec abest imitata voluptas.
pro Venus et tenera volucer cum matre Cupido,
gaudia quanta tuli! quam me manifesta libido
contigit! ut iacui totis resoluta medullis!
ut meminisse iuvat! quamvis brevis illa voluptas,
noxque fuit praeceps et coeptis invida nostris.
o ego, si liceat mutato nomine iungi,
quam bene, Caune, tuo poteram nurus esse parenti!
quam bene, Caune, meo poteras gener esse parenti!
omnia, di facerent, essent communia nobis,
praeter avos: tu me vellem generosior esses.
nescio quam facies igitur, pulcherrime, matrem;
at mihi, quae male sum, quos tu, sortita parentes,
nil nisi frater eris: quod obest, id habebimus unum?

quid mihi significant ergo mea visa? quod autem
somnia pondus habent? an habent et somnia pondus?
di melius! — di nempe suas habuere sorores!
sic Saturnus Opem, iunctam sibi sanguine, duxit:
Oceanus Tethyn, Iunonem rector Olympi.
sunt superis sua iura. quid ad caelestia ritus
exigere humanos diversaque foedera tempto?
aut nostro vetitus de corde fugabitur ardor,
aut hoc si nequeo, peream precor ante toroque
mortua componar, positaeque det oscula frater.
et tamen arbitrium quaerit res ista duorum.
finge placere mihi: scelus esse videbitur illi!
at non Aeolidae thalamos timuere sororum.
unde sed hos novi? cur haec exempla paravi?
quo feror? obscenae procul hinc discedite flammae,
nec, nisi qua fas est germanae, frater ametur.
si tamen ipse meo captus prior esset amore,
forsitan illius possem indulgere furori.
ergo ego, quae fueram non reiectura petentem,
ipsa petam? poterisne loqui? poterisne fateri?
coget amor: potero. vel, si pudor ora tenebit,
littera celatos arcana fatebitur ignes.'
hoc placet, haec dubiam vicit sententia mentem.
in latus erigitur, cubitoque innixa sinistro
'viderit: insanos' inquit 'fateamur amores.
ei mihi! quo labor? quem mens mea concipit ignem?'
et meditata manu componit verba trementi.
dextra tenet ferrum, vacuam tenet altera ceram.
incipit, et dubitat: scribit, damnatque tabellas:
et notat, et delet: mutat culpatque probatque:
inque vicem sumptas ponit positasque resumit.
quid velit, ignorat; quicquid factura videtur,
displicet: in vultu est audacia mixta pudori.
scripta 'soror' fuerat: visum est delere sororem
verbaque correctis incidere talia ceris:
'quam, nisi tu dederis, non est habitura salutem,
hanc tibi mittit amans. pudet, a! pudet edere nomen.
et si, quid cupiam, quaeris, sine nomine vellem
posset agi mea causa meo, nec cognita Byblis
ante forem, quam spes votorum certa fuisset.
esse quidem laesi poterat tibi pectoris index
et color et macies et vultus et umida saepe
lumina, nec causa suspiria mota patenti,
et crebri amplexus, et quae, si forte notasti,

oscula sentiri non esse sororia possent.
ipsa tamen, quamvis animo grave vulnus habebam,
quamvis intus erat furor igneus, omnia feci,
(sunt mihi di testes), ut tandem sanior essem:
pugnavique diu violenta Cupidinis arma
effugere infelix: et plus, quam ferre puellam
posse putes, ego dura tuli. superata fateri
cogor opemque tuam timidis exposcere votis.
tu servare potes, tu perdere solus amantem:
elige, utrum facias! non hoc inimica precatur,
sed quae, cum tibi sit iunctissima, iunctior esse
expetit et vinclo tecum propiore ligari.
iura senes norint et, quid liceatque nefasque
fasque sit, inquirant legumque examina servent.
conveniens Venus est annis temeraria nostris.
quid liceat nescimus adhuc, et cuncta licere
credimus et sequimur magnorum exempla deorum.
nec nos aut durus pater aut reverentia famae
aut timor impediet (tantum sit causa timendi!):
dulcia fraterno sub nomine furta tegemus.
est mihi libertas tecum secreta loquendi,
et damus amplexus et iungimus oscula coram.
quantum est, quod desit? miserere fatentis amores
et non fassurae, nisi cogeret ultimus ardor:
neve merere meo subscribi causa sepulcro.'
talia nequiquam perarantem plena reliquit
cera manum, summusque in margine versus adhaesit.
protinus impressa signat sua crimina gemma,
quam tinxit lacrimis (linguam defecerat umor),
deque suis unum famulis pudibunda vocavit
et pavidum blandita 'feras, fidissime, nostro —'
dixit, et adiecit longo post tempore 'fratri.'
cum daret, elapsae manibus cecidere tabellae.
omine turbata est: misit tamen. apta minister
tempora nactus adit, traditque fatentia verba.
attonitus subita iuvenis Maeandrius ira
proicit acceptas lecta sibi parte tabellas,
vixque manus retinens trepidantis ab ore ministri
'dum licet, o vetitae scelerate libidinis auctor,
effuge' ait. 'qui, si nostrum tua fata pudorem
non traherent secum, poenas mihi morte dedisses.'
ille fugit pavidus dominaeque ferocia Cauni
dicta refert. palles audita, Bybli, repulsa,
et pavet obsessum glaciali frigore corpus.

mens tamen ut rediit, pariter rediere furores,
linguaque vix tales icto dedit aëre voces:
'et merito! quid enim temeraria vulneris huius
indicium feci? quid, quae celanda fuerunt,
tam cito commisi properatis verba tabellis?
ante erat ambiguis animi sententia dictis
praetemptanda mihi. ne non sequeretur euntem,
parte aliqua veli, qualis foret aura, notare
debueram tutoque mari decurrere: quae nunc
non exploratis implevi lintea ventis.
auferor in scopulos igitur, subversaque toto
obruor Oceano, neque habent mea vela recursus.
quid quod et ominibus certis prohibebar amori
indulgere meo, tum cum mihi ferre iubenti
excidit et fecit spes nostras cera caducas?
nonne vel illa dies fuerat vel tota voluntas,
sed potius mutanda dies? deus ipse monebat
signaque certa dabat: si non male sana fuissem.
et tamen ipsa loqui nec me committere cerae
debueram, praesensque meos aperire furores.
vidisset lacrimas, vultum vidisset amantis.
plura loqui poteram, quam quae cepere tabellae.
invito potui circumdare bracchia collo
et, si reicerer, potui moritura videri
amplectique pedes adfusaque poscere vitam.
omnia fecissem, quorum si singula duram
flectere non poterant, potuissent omnia, mentem.
forsitan et missi sit quaedam culpa ministri.
non adiit apte nec legit idonea, credo,
tempora, nec petiit horamque animumque vacantem.
haec nocuere mihi. neque enim est de tigride natus,
nec rigidas silices solidumve in pectore ferrum
aut adamanta gerit, nec lac bibit ille leaenae.
vincetur: repetendus erit. nec taedia coepti
ulla mei capiam, dum spiritus iste manebit.
nam primum, si facta mihi revocare liceret,
non coepisse fuit: coepta expugnare secundum est.
quippe nec ille potest, ut iam mea vota relinquam,
non tamen ausorum semper memor esse meorum:
et, quia desierim, leviter voluisse videbor,
aut etiam temptasse illum insidiisque petisse:
vel certe non hoc, qui plurimus urget et urit
pectora nostra, deo, sed victa libidine credar.
denique iam nequeo nil commisisse nefandum:

et scripsi, et petii: temerata est nostra voluntas.
ut nihil adiciam, non possum innoxia dici.
quod superest, multum est in vota, in crimina parvum.'
dixit et — incertae tanta est discordia mentis —
cum pigeat temptasse, libet temptare: modumque
exit et infelix committit saepe repelli.
mox ubi finis abest, patriam fugit ille nefasque
inque peregrina ponit nova moenia terra.
tum vero maestam tota Miletida mente
defecisse ferunt, tum vero a pectore vestem
diripuit planxitque suos furibunda lacertos.
iamque palam est demens inconcessamque fatetur
spem Veneris, sine qua patriam invisosque Penates
deserit et profugi sequitur vestigia fratris.
utque tuo motae, proles Semeleïa, thyrso
Ismariae celebrant repetita triennia bacchae:
Byblida non aliter latos ululasse per agros
Bubasides videre nurus. quibus illa relictis
Caras et armiferos Lelegas Lyciamque pererrat.
iam Cragon et Limyren Xanthique reliquerat undas,
quoque Chimaera iugo mediis in partibus ignem,
pectus et ora leae, caudam serpentis habebat.
deficiunt silvae: cum tu lassata sequendo
concidis et dura positis tellure capillis,
Bybli, iaces frondesque tuo premis ore caducas.
saepe etiam nymphae teneris Lelegeïdes ulnis
tollere conantur; saepe, ut medeatur amori,
praecipiunt surdaeque adhibent solacia menti.
muta iacet viridesque suis tenet unguibus herbas
Byblis, et umectat lacrimarum gramina rivo.
Naidas his venam, quae numquam arescere posset,
supposuisse ferunt. quid enim dare maius habebant?
protinus, ut secto piceae de cortice guttae,
utve tenax gravida manat tellure bitumen,
utve sub adventu spirantis lene favoni
sole remollescit, quae frigore constitit, unda:
sic lacrimis consumpta suis Phoebeïa Byblis
vertitur in fontem, qui nunc quoque vallibus illis
nomen habet dominae, nigraque sub ilice manat.

Fama novi centum Cretaeas forsitan urbes *Iphis.*
implesset monstri, si non miracula nuper
Iphide mutata Crete propiora tulisset.
proxima Gnosiaco nam quondam Phaestia regno
progenuit tellus ignotum, nomine Ligdum,

ingenua de plebe virum. nec census in illo
nobilitate sua maior, sed vita fidesque
inculpata fuit. gravidae qui coniugis aures
vocibus his monuit, cum iam prope partus adesset:
'quae voveam, duo sunt, minimo ut relevere dolore,
utque marem parias. onerosior altera sors est,
et vires fortuna negat. quod abominor, ergo
edita forte tuo fuerit si femina partu, —
invitus mando: pietas, ignosce! — necetur.'
dixerat; et lacrimis vultum lavere profusis
tam qui mandabat, quam cui mandata dabantur.
sed tamen usque suum vanis Telethusa maritum
sollicitat precibus, ne spem sibi ponat in arto.
certa sua est Ligdo sententia. iamque ferendo
vix erat illa gravem maturo pondere ventrem,
cum medio noctis spatio sub imagine somni
Inachis ante torum, pompa comitata suorum,
aut stetit, aut visa est. inerant lunaria fronti
cornua cum spicis nitido flaventibus auro,
et regale decus. cum qua latrator Anubis
sanctaque Bubastis variusque coloribus Apis,
quique premit vocem digitoque silentia suadet:
sistraque erant, numquamque satis quaesitus Osiris,
plenaque somniferis serpens peregrina venenis.
tum velut excussam somno et manifesta videntem
sic adfata dea est: 'pars o Telethusa mearum,
pone graves curas mandataque falle mariti,
nec dubites, cum te partu Lucina levarit,
tollere quicquid erit. dea sum auxiliaris opemque
exorata fero; nec te coluisse quereris
ingratum numen.' monuit thalamoque recessit.
laeta toro surgit purasque ad sidera supplex
Cressa manus tollens, rata sint sua visa, precatur.
ut dolor increvit seque ipsum pondus in auras
expulit et nata est ignaro femina patre,
iussit ali mater puerum mentita; fidemque
res habuit, neque erat ficti nisi conscia nutrix.
vota pater solvit nomenque imponit avitum:
Iphis avus fuerat. gavisa est nomine mater,
quod commune foret nec quemquam falleret illo.
inde incepta pia mendacia fraude latebant.
cultus erat pueri; facies, quam sive puellae
sive dares puero, fieret formosus uterque.
tertius interea decimo successerat annus:

cum pater, Iphi, tibi flavam despondet Ianthen,
inter Phaestiadas quae laudatissima formae
dote fuit virgo, Dictaeo nata Teleste.
par aetas, par forma fuit, primasque magistris
accepere artes, elementa aetatis, ab isdem.
hinc amor ambarum tetigit rude pectus, et aequum
vulnus utrique dedit: sed erat fiducia dispar.
coniugium pactaeque expectat tempora taedae,
quamque virum putat esse, virum fore credit Ianthe.
Iphis amat, qua posse frui desperat, et auget
hoc ipsum flammas, ardetque in virgine virgo.
vixque tenens lacrimas 'quis me manet exitus' inquit,
'cognita quam nulli, quam prodigiosa novaeque
cura tenet Veneris? si di mihi parcere vellent,
[parcere debuerant, si non et perdere vellent!]
naturale malum saltem et de more dedissent.
nec vaccam vaccae, neque equas amor urit equarum:
urit oves aries, sequitur sua femina cervum.
sic et aves coeunt, interque animalia cuncta
femina femineo correpta cupidine nulla est.
vellem nulla forem! ne non tamen omnia Crete
monstra ferat, taurum dilexit filia Solis:
femina nempe marem. meus est furiosior illo,
si verum profitemur, amor. tamen illa secuta est
spem Veneris; tamen illa dolis et imagine vaccae
passa bovem est: et erat, qui deciperetur, adulter.
huc licet e toto sollertia confluat orbe,
ipse licet revolet ceratis Daedalus alis:
quid faciet? num me puerum de virgine doctis
artibus efficiet? num te mutabit, Ianthe?
quin animum firmas teque ipsa recolligis, Iphi,
consiliique inopes et stultos excutis ignes?
quid sis nata, vide, nisi te quoque decipis ipsam,
et pete quod fas est, et ama quod femina debes.
spes est, quae capiat; spes est, quae pascat amorem.
hanc tibi res adimit. non te custodia caro
arcet ab amplexu, nec cauti cura mariti,
non patris asperitas, non se negat ipsa roganti.
nec tamen est potienda tibi. nec, ut omnia fiant,
esse potes felix, ut dique hominesque laborent.
nunc quoque votorum nulla est pars vana meorum,
dique mihi faciles, quicquid valuere, dederunt:
quodque ego, vult genitor, vult ipsa, socerque futurus.
at non vult natura, potentior omnibus istis,

quae mihi sola nocet. venit ecce optabile tempus,
luxque iugalis adest, et iam mea fiet Ianthe:
nec mihi continget: mediis sitiemus in undis.
pronuba quid Iuno, quid ad haec, Hymenaee, venitis
sacra, quibus qui ducat abest, ubi nubimus ambae?'
pressit ab his vocem. nec lenius altera virgo
aestuat, utque celer venias, Hymenaee, precatur.
quod petit haec, Telethusa timens modo tempora differt,
nunc ficto languore moram trahit, omina saepe
visaque causatur. sed iam consumpserat omnem
materiam ficti, dilataque tempora taedae
institerant, unusque dies restabat. at illa
crinalem capitis vittam nataeque sibique
detrahit et passis aram complexa capillis
'Isi, Paraetonium Mareoticaque arva Pharonque
quae colis et septem digestum in cornua Nilum,
fer, precor,' inquit 'opem nostroque medere timori!
te, dea, te quondam tuaque haec insignia vidi
cunctaque cognovi, sonitum comitantiaque aera
sistrorum, memorique animo tua iussa notavi.
quod videt haec lucem, quod non ego punior, ecce
consilium munusque tuum est. miserere duarum,
auxilioque iuva.' lacrimae sunt verba secutae.
visa dea est movisse suas — et moverat — aras,
et templi tremuere fores, imitataque lunam
cornua fulserunt, crepuitque sonabile sistrum.
non secura quidem, fausto tamen omine laeta
mater abit templo. sequitur comes Iphis euntem,
quam solita est, maiore gradu: nec candor in ore
permanet, et vires augentur, et acrior ipse est
vultus, et incomptis brevior mensura capillis:
plusque vigoris adest, habuit quam femina. nam quae
femina nuper eras, puer es. date munera templis
nec timida gaudete fide! dant munera templis;
addunt et titulum; titulus breve carmen habebat:
'dona puer solvit, quae femina voverat, Iphis.'
postera lux radiis latum patefecerat orbem,
cum Venus et Iuno sociosque Hymenaeus ad ignes
conveniunt, potiturque sua puer Iphis Ianthe.

LIBER DECIMUS.

Orpheus.

Inde per immensum croceo velatus amictu
aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras

tendit, et Orphea nequiquam voce vocatur.
adfuit ille quidem, sed nec sollemnia verba
nec laetos vultus nec felix attulit omen.
fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo
usque fuit nullosque invenit motibus ignes.
exitus auspicio gravior. nam nupta per herbas
dum nova Naiadum turba comitata vagatur,
occidit, in talum serpentis dente recepto.
quam satis ad superas postquam Rhodopeïus auras
deflevit vates, ne non temptaret et umbras,
ad Styga Taenaria est ausus descendere porta,
perque leves populos simulacraque functa sepulcro
Persephonen adiit inamoenaque regna tenentem
umbrarum dominum; pulsisque ad carmina nervis
sic ait: 'o positi sub terra numina mundi,
in quem reccidimus, quicquid mortale creamur:
si licet et, falsi positis ambagibus oris,
vera loqui sinitis: non huc, ut opaca viderem
Tartara, descendi, nec uti villosa colubris
terna Medusaei vincirem guttura monstri.
causa viae est coniunx, in quam calcata venenum
vipera diffudit, crescentesque abstulit annos.
posse pati volui, nec me temptasse negabo:
vicit Amor. supera deus hic bene notus in ora est:
an sit et hic, dubito. sed et hic tamen auguror esse;
famaque si veteris non est mentita rapinae,
vos quoque iunxit Amor. per ego haec loca plena timoris,
per Chaos hoc ingens vastique silentia regni,
Eurydices, oro, properata retexite fata.
omnia debentur vobis, paulumque morati
serius aut citius sedem properamus ad unam.
tendimus huc omnes, haec est domus ultima; vosque
humani generis longissima regna tenetis.
haec quoque, cum iustos matura peregerit annos,
iuris erit vestri: pro munere poscimus usum.
quod si fata negant veniam pro coniuge, certum est
nolle redire mihi: leto gaudete duorum.'
talia dicentem nervosque ad verba moventem
exsangues flebant animae, nec Tantalus undam
captavit refugam, stupuitque Ixionis orbis,
nec carpsere iecur volucres, urnisque vacarunt
Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.
tunc primum lacrimis victarum carmine fama est
Eumenidum maduisse genas. nec regia coniunx

sustinet oranti, nec qui regit ima, negare:
Eurydicenque vocant. umbras erat illa recentes
inter, et incessit passu de vulnere tardo.
hanc simul et legem Rhodopeïus accipit heros,
ne flectat retro sua lumina, donec Avernas
exierit valles: aut irrita dona futura.
carpitur acclivis per muta silentia trames
arduus, obscurus, caligine densus opaca.
nec procul afuerunt telluris margine summae.
hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi
flexit amans oculos: et protinus illa relapsa est.
bracchiaque intendens prendique et prendere certans
nil nisi cedentes infelix arripit auras.
iamque iterum moriens non est de coniuge quicquam
questa suo: quid enim nisi se quereretur amatam?
supremumque vale, quod iam vix auribus ille
acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est.
non aliter stupuit gemina nece coniugis Orpheus,
quam tria qui timidus, medio portante catenas,
colla canis vidit. quem non pavor ante reliquit,
quam natura prior, saxo per corpus oborto:
quique in se crimen traxit voluitque videri
Olenos esse nocens: tuque o confisa figurae,
infelix Lethaea, tuae, iunctissima quondam
pectora, nunc lapides, quos umida sustinet Ide.
orantem frustraque iterum transire volentem
portitor arcuerat. septem tamen ille diebus
squalidus in ripa Cereris sine munere sedit:
cura dolorque animi lacrimaeque alimenta fuere.
esse deos Erebi crudeles questus, in altam
se recipit Rhodopen pulsumque aquilonibus Haemum.
tertius aequoreis inclusum Piscibus annum
finierat Titan, omnemque refugerat Orpheus
femineam Venerem, seu quod male cesserat illi,
sive fidem dederat. multas tamen ardor habebat
iungere se vati: multae doluere repulsae.
ille etiam Thracum populis fuit auctor, amorem
in teneros transferre mares, citraque iuventam
aetatis breve ver et primos carpere flores.
Collis erat, collemque super planissima campi
area; quam viridem faciebant graminis herbae,
umbra loco deerat. qua postquam parte resedit
dis genitus vates et fila sonantia movit,
umbra loco venit. non Chaonis afuit arbor,

non nemus Heliadum, non frondibus aesculus altis,
nec tiliae molles, nec fagus et innuba laurus,
nec coryli fragiles et fraxinus utilis hastis
enodisque abies curvataque glandibus ilex
et platanus genialis acerque coloribus impar,
amnicolaeque simul salices et aquatica lotos
perpetuoque virens buxum tenuesque myricae
et bicolor myrtus et bacis caerula tinus.
vos quoque, flexipedes hederae, venistis et una
pampineae vites et amictae vitibus ulmi:
ornique et piceae pomoque onerata rubenti
arbutus et lentae, victoris praemia, palmae,
et succincta comas hirsutaque vertice pinus,
grata deum matri: siquidem Cybeleïus Attis
exuit hac hominem truncoque induruit illo.
Adfuit huic turbae metas imitata cupressus, *Cyparissus.*
nunc arbor, puer ante deo dilectus ab illo,
qui citharam nervis et nervis temperat arcum.
namque sacer nymphis Carthaea tenentibus arva
ingens cervus erat, lateque patentibus altas
ipse suo capiti praebebat cornibus umbras.
cornua fulgebant auro, demissaque in armos
pendebant tereti gemmata monilia collo.
bulla super frontem parvis argentea loris
vincta movebatur, parilique aetate nitebant
auribus e geminis circum cava tempora bacae.
isque metu vacuus naturalique pavore
deposito celebrare domos mulcendaque colla
quamlibet ignotis manibus praebere solebat.
sed tamen ante alios, Ceae pulcherrime gentis,
gratus erat, Cyparisse, tibi. tu pabula cervum
ad nova, tu liquidi ducebas fontis ad undam:
tu modo texebas varios per cornua flores,
nunc eques in tergo residens huc laetus et illuc
mollia purpureis frenabas ora capistris.
aestus erat, mediusque dies, solisque vapore
concava litorei fervebant bracchia Cancri.
fessus in herbosa posuit sua corpora terra
cervus et arborea frigus ducebat ab umbra.
hunc puer imprudens iaculo Cyparissus acuto
fixit: et, ut saevo morientem vulnere vidit,
velle mori statuit. quae non solacia Phoebus
dixit et, ut leviter pro materiaque doleret,
admonuit! gemit ille tamen, munusque supremum

hoc petit a superis, ut tempore lugeat omni.
iamque, per immensos egesto sanguine fletus,
in viridem verti coeperunt membra colorem;
et modo qui nivea pendebant fronte capilli,
horrida caesaries fieri, sumptoque rigore
sidereum gracili spectare cacumine caelum.
ingemuit tristisque deus 'lugebere nobis
lugebisque alios aderisque dolentibus' inquit.

Tale nemus vates attraxerat, inque ferarum *Orpheus.*
concilio medius turba volucrumque sedebat.
ut satis impulsas temptavit pollice chordas,
et sensit varios, quamvis diversa sonarent,
concordare modos, hoc vocem carmine movit:

'Ab Iove, Musa parens — cedunt Iovis omnia regno —
carmina nostra move. Iovis est mihi saepe potestas
dicta prius: cecini plectro graviore Gigantas
sparsaque Phlegraeis victricia fulmina campis.
nunc opus est leviore lyra: puerosque canamus
dilectos superis, inconcessisque puellas
ignibus attonitas meruisse libidine poenam.

Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore *Ganymedes.*
arsit; et inventum est aliquid, quod Iuppiter esse,
quam quod erat, mallet. nulla tamen alite verti
dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre.
nec mora: percusso mendacibus aëre pennis
abripit Iliaden; qui nunc quoque pocula miscet
invitaque Iovi nectar Iunone ministrat.

Te quoque, Amyclide, posuisset in aethere Phoebus, *Hyacinthus.*
tristia si spatium ponendi fata dedissent.
qua licet, aeternus tamen es; quotiensque repellit
ver hiemem, Piscique Aries succedit aquoso,
tu totiens oreris viridique in caespite flores.
te meus ante omnes genitor dilexit. et orbe
in medio positi caruerunt praeside Delphi,
dum deus Eurotan immunitamque frequentat
Sparten: nec citharae nec sunt in honore sagittae.
immemor ipse sui non retia ferre recusat,
non tenuisse canes, non per iuga montis iniqui
ire comes; longaque alit assuetudine flammas.
iamque fere medius Titan venientis et actae
noctis erat, spatioque pari distabat utrimque:
corpora veste levant, et suco pinguis olivi
splendescunt latique ineunt certamina disci.
quem prius aërias libratum Phoebus in auras

misit, et oppositas disiecit pondere nubes.
reccidit in solidam longo post tempore terram
pondus et exhibuit iunctam cum viribus artem.
protinus imprudens actusque cupidine lusus
tollere Taenarides orbem properabat. at illum
dura repercusso subiecit verbere tellus
in vultus, Hyacinthe, tuos. expalluit aeque,
quam puer, ipse deus, collapsosque excipit artus,
et modo te refovet, modo tristia vulnera siccat,
nunc animam admotis fugientem sustinet herbis.
nil prosunt artes: erat inmedicabile vulnus.
ut si quis violas riguove papaver in horto
liliaque infringat fulvis horrentia linguis,
marcida demittant subito caput illa vietum
nec se sustineant, spectentque cacumine terram:
sic vultus moriens iacet et defecta vigore
ipsa sibi est oneri cervix umeroque recumbit.
"laberis, Oebalide, prima fraudate iuventa,"
Phoebus ait "videoque tuum, mea crimina, vulnus.
tu dolor es facinusque meum; mea dextera leto
inscribenda tuo est; ego sum tibi funeris auctor.
quae mea culpa tamen? nisi si lusisse vocari
culpa potest, nisi culpa potest et amasse vocari.
atque utinam pro te vitam tecumve liceret
reddere! quod quoniam fatali lege tenemur,
semper eris mecum memorique haerebis in ore.
te lyra pulsa manu, te carmina nostra sonabunt,
flosque novus scripto gemitus imitabere nostros.
tempus et illud erit, quo se fortissimus heros
addat in hunc florem folioque legatur eodem."
talia dum vero memorantur Apollinis ore,
ecce cruor, qui fusus humo signaverat herbas,
desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro
flos oritur formamque capit quam lilia, si non
purpureus color his, argenteus esset in illis.
non satis hoc Phoebo est (is enim fuit auctor honoris):
ipse suos gemitus foliis inscribit, et AI AI
flos habet inscriptum, funestaque littera ducta est.
nec genuisse pudet Sparten Hyacinthon, honorque
durat in hoc aevi; celebrandaque more priorum
annua praelata redeunt Hyacinthia pompa.
At si forte roges fecundam Amathunta metallis, *Cerastae.*
an genuisse velit Propoetidas, abnuet aeque
atque illos, gemino quondam quibus aspera cornu

frons erat; unde etiam nomen traxere Cerastae.
ante fores horum stabat Iovis Hospitis ara.
ignarus sceleris quam si quis sanguine tinctam
advena vidisset, mactatos crederet illic
lactantes vitulos Amathusiacasque bidentes:
hospes erat caesus. sacris offensa nefandis
ipsa suas urbes Ophiusiaque arva parabat
deserere alma Venus. "sed quid loca grata, quid urbes
peccavere meae? quod" dixit "crimen in illis?
exilio poenam potius gens impia pendat
vel nece, vel si quid medium est mortisque fugaeque.
idque quid esse potest, nisi versae poena figurae?"
dum dubitat, quo mutet eos, ad cornua vultum
flexit, et admonita est, haec illis posse relinqui:
grandiaque in torvos transformat membra iuvencos.

Propoetides.

Sunt tamen obscenae Venerem Propoetides ausae
esse negare deam. pro quo sua numinis ira
corpora cum forma primae vulgasse feruntur:
utque pudor cessit, sanguisque induruit oris,
in rigidum parvo silicem discrimine versae.

Pygmalion.

Quas quia Pygmalion aevum per crimen agentes,
viderat, offensus vitiis, quae plurima menti
femineae natura dedit, sine coniuge caelebs
vivebat thalamique diu consorte carebat.
interea niveum mira feliciter arte
sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci
nulla potest, operisque sui concepit amorem.
virginis est verae facies, quam vivere credas
et, si non obstet reverentia, velle moveri.
ars adeo latet arte sua. miratur et haurit
pectore Pygmalion simulati corporis ignes.
saepe manus operi temptantes admovet, an sit
corpus, an illud ebur: nec adhuc ebur esse fatetur.
oscula dat reddique putat loquiturque tenetque,
et credit tactis digitos insidere membris
et metuit, pressos veniat ne livor in artus.
et modo blanditias adhibet, modo grata puellis
munera fert illi, conchas teretesque lapillos
et parvas volucres et flores mille colorum
liliaque pictasque pilas et ab arbore lapsas
Heliadum lacrimas. ornat quoque vestibus artus,
dat digitis gemmas, dat longa monilia collo.
aure leves bacae, redimicula pectore pendent.
cuncta decent. nec nuda minus formosa videtur.

collocat hanc stratis concha Sidonide tinctis
appellatque tori sociam, acclinataque colla
mollibus in plumis, tamquam sensura, reponit.
festa dies Veneris tota celeberrima Cypro
venerat, et pandis inductae cornibus aurum
conciderant ictae nivea cervice iuvencae,
turaque fumabant: cum munere functus ad aras
constitit et timide "si di dare cuncta potestis,
sit coniunx, opto," (non ausus "eburnea virgo"
dicere) Pygmalion "similis mea" dixit "eburnae."
sensit, ut ipsa suis aderat Venus aurea festis,
vota quid illa velint. et, amici numinis omen,
flamma ter accensa est apicemque per aëra duxit.
ut rediit, simulacra suae petit ille puellae
incumbensque toro dedit oscula. visa tepere est.
admovet os iterum, manibus quoque pectora temptat:
temptatum mollescit ebur, positoque rigore
subsidit digitis ceditque, ut Hymettia sole
cera remollescit tractataque pollice multas
flectitur in facies ipsoque fit utilis usu.
dum stupet et dubie gaudet fallique veretur,
rursus amans rursusque manu sua vota retractat:
corpus erat, saliunt temptatae pollice venae.
tum vero Paphius plenissima concipit heros
verba, quibus Veneri grates agat, oraque tandem
ore suo non falsa premit. dataque oscula virgo
sensit, et erubuit, timidumque ad lumina lumen
attollens pariter cum caelo vidit amantem.
coniugio, quod fecit, adest dea. iamque coactis
cornibus in plenum noviens lunaribus orbem
illa Paphon genuit, de qua tenet insula nomen.
Editus hac ille est, qui, si sine prole fuisset, *Myrrha.*
inter felices Cinyras potuisset haberi.
dira canam. procul hinc natae, procul este parentes!
aut, mea si vestras mulcebunt carmina mentes,
desit in hac mihi parte fides, nec credite factum:
vel, si credetis, facti quoque credite poenam.
si tamen admissum sinit hoc Natura videri,
gentibus Ismariis et nostro gratulor orbi,
gratulor huic terrae, quod abest regionibus illis,
quae tantum genuere nefas. sit dives amomo,
cinnamaque costumque suum sudataque ligno
tura ferat floresque alios Panchaïa tellus,
dum ferat et murram. tanti nova non fuit arbor.

ipse negat nocuisse tibi sua tela Cupido,
Myrrha, facesque suas a crimine vindicat isto.
stipite te Stygio tumidisque adflavit Echidnis
e tribus una soror. scelus est odisse parentem:
hic amor est odio maius scelus. undique lecti
te cupiunt proceres, totoque oriente iuventus
ad thalami certamen adest. ex omnibus unum
elige, Myrrha, virum! dum ne sit in omnibus unus.
illa quidem sentit foedoque repugnat amori
et secum "quo mente feror? quid molior?" inquit:
"di, precor, et pietas sacrataque iura parentum,
hoc prohibete nefas scelerique resistite nostro!
si tamen hoc scelus est. sed enim damnare negatur
hanc Venerem pietas: coeuntque animalia nullo
cetera dilectu, nec habetur turpe iuvencae
ferre patrem tergo, fit equo sua filia coniunx;
quasque creavit, init pecudes caper; ipsaque, cuius
semine concepta est, ex illo concipit ales.
felices, quibus ista licent! humana malignas
cura dedit leges, et quod natura remittit,
invida iura negant. gentes tamen esse feruntur,
in quibus et nato genetrix, et nata parenti
iungitur, ut pietas geminato crescat amore.
me miseram, quod non nasci mihi contigit illic,
fortunaque loci laedor! quid in ista revolvor?
spes interdictae, discedite! dignus amari
ille, sed ut pater, est. ergo si filia magni
non essem Cinyrae, Cinyrae concumbere possem.
nunc quia iam meus est, non est meus, ipsaque damno
est mihi proximitas: aliena potentior essem.
ire libet procul hinc patriaeque relinquere fines,
dum scelus effugiam. retinet malus ardor amantem:
ut praesens spectem Cinyram tangamque loquarque
osculaque admoveam, si nil conceditur ultra.
ultra autem sperare aliquid potes, impia virgo,
nec, quot confundas et iura et nomina, sentis?
tune eris et matris paelex et adultera patris?
tune soror nati genetrixque vocabere fratris?
nec metues atro crinitas angue sorores,
quas facibus saevis oculos atque ora petentes
noxia corda vident? at tu, dum corpore non es
passa nefas, animo ne concipe, neve potentis
concubitu vetito naturae pollue foedus.
velle puta: res ipsa vetat. pius ille, memorque est

moris — et o vellem similis furor esset in illo!"
dixerat. at Cinyras, quem copia digna procorum,
quid faciat, dubitare facit, scitatur ab ipsa,
nominibus dictis, cuius velit esse mariti.
illa silet primo patriisque in vultibus haerens
aestuat et tepido suffundit lumina rore.
virginei Cinyras haec credens esse timoris,
flere vetat siccatque genas atque oscula iungit.
Myrrha datis nimium gaudet, consultaque, qualem
optet habere virum, "similem tibi" dixit. at ille
non intellectam vocem conlaudat et "esto
tam pia semper" ait. pietatis nomine dicto
demisit vultus sceleris sibi conscia virgo.
noctis erat medium, curasque et corpora somnus
solverat. at virgo Cinyreïa pervigil igni
carpitur indomito furiosaque vota retractat.
et modo desperat, modo vult temptare: pudetque,
et cupit, et, quid agat, non invenit. utque securi
saucia trabs ingens, ubi plaga novissima restat,
quo cadat, in dubio est, omnique a parte timetur:
sic animus vario labefactus vulnere nutat
huc levis atque illuc momentaque sumit utroque.
nec modus aut requies, nisi mors, reperitur amoris:
mors placet. erigitur laqueoque innectere fauces
destinat, et zona summo de poste revincta
"care vale Cinyra, causamque intellege mortis"
dixit, et aptabat pallenti vincula collo.
murmura verborum fidas nutricis ad aures
pervenisse ferunt, limen servantis alumnae.
surgit anus reseratque fores; mortisque paratae
instrumenta videns, spatio conclamat eodem
seque ferit scinditque sinus ereptaque collo
vincula dilaniat. tum denique flere vacavit,
tum dare complexus laqueique requirere causam.
muta silet virgo terramque immota tuetur,
et deprensa dolet tardae conamina mortis.
instat anus, canosque suos et inania nudans
ubera per cunas alimentaque prima precatur,
ut sibi committat, quicquid dolet. illa rogantem
aversata gemit. certa est exquirere nutrix,
nec solam spondere fidem. "dic" inquit "opemque
me sine ferre tibi: non est mea pigra senectus.
seu furor est, habeo, quod carmine sanet et herbis;
sive aliquis nocuit, magico lustrabere ritu:

ira deum sive est, sacris placabilis ira.
quid rear ulterius? certe fortuna domusque
sospes et in cursu est: vivit genetrixque paterque."
Myrrha, patre audito, suspiria duxit ab imo
pectore. nec nutrix etiamnum concipit ullum
mente nefas; aliquemque tamen praesentit amorem.
propositique tenax, quodcumque est, orat, ut ipsi
indicet, et gremio lacrimantem tollit anili,
atque ita complectens infirmis membra lacertis
"sensimus:" inquit "amas. et in hoc mea (pone timorem!)
sedulitas erit apta tibi, nec sentiet unquam
hoc pater." exiluit gremio furibunda, torumque
ore premens "discede, precor, miseroque pudori
parce" ait. instanti "discede, aut desine" dixit
"quaerere, quid doleam. scelus est, quod scire laboras."
horret anus, tremulasque manus annisque metuque
tendit et ante pedes supplex procumbit alumnae,
et modo blanditur, modo, si non conscia fiat,
terret, et indicium laquei coeptaeque minatur
mortis, et officium commisso spondet amori.
extulit illa caput lacrimisque implevit obortis
pectora nutricis; conataque saepe fateri,
saepe tenet vocem pudibundaque vestibus ora
texit et "o" dixit "felicem coniuge matrem!"
hactenus, et gemuit. gelidos nutricis in artus
ossaque (sensit enim) penetrat tremor, albaque toto
vertice canities rigidis stetit hirta capillis.
multaque, ut excuteret diros, si posset, amores,
addidit. at virgo scit se non falsa moneri;
certa mori tamen est, si non potiatur amore.
"vive," ait haec "potiere tuo" et non ausa "parente"
dicere, conticuit promissaque numine firmat.
festa piae Cereris celebrabant annua matres
illa, quibus nivea velatae corpora veste
primitias frugum dant spicea serta suarum,
perque novem noctes Venerem tactusque viriles
in vetitis numerant. turba Cenchreis in illa,
regis adest coniunx, arcanaque sacra frequentat.
ergo legitima vacuus dum coniuge lectus,
nacta gravem vino Cinyram male sedula nutrix,
nomine mentito, veros exponit amores
et faciem laudat. quaesitis virginis annis
"par" ait "est Myrrhae." quam postquam adducere iussa est,
utque domum rediit, "gaude, mea" dixit "alumna:

vicimus." infelix non toto pectore sentit
laetitiam virgo, praesagaque pectora maerent.
sed tamen et gaudet: tanta est discordia mentis.
tempus erat, quo cuncta silent, interque triones
flexerat obliquo plaustrum temone Bootes:
ad facinus venit illa suum. fugit aurea caelo
luna, tegunt nigrae latitantia sidera nubes,
nox caret igne suo. primus tegis, Icare, vultus,
Erigoneque pio sacrata parentis amore.
ter pedis offensi signo est revocata, ter omen
funereus bubo letali carmine fecit.
it tamen: et tenebrae minuunt noxque atra pudorem:
nutricisque manum laeva tenet, altera motu
caecum iter explorat. thalami iam limina tangit,
iamque fores aperit, iam ducitur intus. at illi
poplite succiduo genua intremuere, fugitque
et color et sanguis, animusque relinquit euntem.
quoque suo propior sceleri est, magis horret, et ausi
paenitet, et vellet non cognita posse reverti.
cunctantem longaeva manu deducit, et alto
admotam lecto cum traderet, "accipe," dixit,
"ista tua est, Cinyra;" devotaque corpora iunxit.
accipit obsceno genitor sua viscera lecto,
virgineosque metus levat hortaturque timentem.
forsitan aetatis quoque nomine "filia" dixit:
dixit et illa "pater," sceleri ne nomina desint.
plena patris thalamis excedit et impia diro
semina fert utero conceptaque crimina portat.
postera nox facinus geminat; nec finis in illa est:
cum tandem Cinyras, avidus cognoscere amantem
post tot concubitus, illato lumine vidit
et scelus et natam: verbisque dolore retentis
pendenti nitidum vagina deripit ensem.
Myrrha fugit, tenebrisque et caecae munere noctis
intercepta neci est; latosque vagata per agros
palmiferos Arabas Panchaeaque rura relinquit.
perque novem erravit redeuntis cornua lunae,
cum tandem terra requievit fessa Sabaea.
vixque uteri portabat onus. tum nescia voti
atque inter mortisque metus et taedia vitae
est tales complexa preces: "o si qua patetis
numina confessis: merui, nec triste recuso
supplicium. sed ne violem vivosque superstes
mortuaque extinctos, ambobus pellite regnis,

mutataeque mihi vitamque necemque negate."
numen confessis aliquod patet: ultima certe
vota suos habuere deos. nam crura loquentis
terra supervenit, ruptosque obliqua per ungues
porrigitur radix, longi firmamina trunci,
ossaque robur agunt, mediaque manente medulla
sanguis it in sucos, in magnos bracchia ramos,
in parvos digiti; duratur cortice pellis.
iamque gravem crescens uterum praecinxerat arbor
pectoraque obruerat collumque operire parabat:
non tulit illa moram, venientique obvia ligno
subsedit mersitque suos in cortice vultus.
quae quamquam amisit veteres cum corpore sensus,
flet tamen, et tepidae manant ex arbore guttae.
est honor et lacrimis; stillataque cortice murra
nomen erile tenet nulloque tacebitur aevo.

Adonis.

At male conceptus sub robore creverat infans,
quaerebatque viam, qua se genetrice relicta
exereret. media gravidus tumet arbore venter:
tendit onus matrem. neque habent sua verba dolores,
nec Lucina potest parientis voce vocari.
nitenti tamen est similis, curvataque crebros
dat gemitus arbor lacrimisque cadentibus umet.
constitit ad ramos mitis Lucina dolentes
admovitque manus et verba puerpera dixit.
arbor agit rimas et fissa cortice vivum
reddit onus; vagitque puer: quem mollibus herbis
Naides impositum lacrimis unxere parentis.
laudaret faciem Livor quoque. qualia namque
corpora nudorum tabula pinguntur Amorum,
talis erat. sed, ne faciat discrimina cultus,
aut huic adde leves aut illis deme pharetras.
labitur occulte fallitque volatilis aetas,
et nihil est annis velocius. ille sorore
natus avoque suo, qui conditus arbore nuper,
nuper erat genitus, modo formosissimus infans,
iam iuvenis, iam vir, iam se formosior ipso est:
iam placet et Veneri matrisque ulciscitur ignes.
namque pharetratus dum dat puer oscula matri,
inscius extanti destrinxit harundine pectus.
laesa manu natum dea reppulit. altius actum
vulnus erat specie, primoque fefellerat ipsam.
capta viri forma non iam Cythereïa curat
litora, non alto repetit Paphon aequore cinctam

piscosamque Gnidon gravidamve Amathunta metallis;
abstinet et caelo: caelo praefertur Adonis.
hunc tenet, huic comes est, assuetaque semper in umbra
indulgere sibi formamque augere colendo,
per iuga, per silvas dumosaque saxa vagatur,
fine genus vestem ritu succincta Dianae:
hortaturque canes: tutaeque animalia praedae
aut pronos lepores aut celsum in cornua cervum
aut agitat dammas: a fortibus abstinet apris,
raptoresque lupos armatosque unguibus ursos
vitat et armenti saturatos caede leones.
te quoque, ut hos timeas, si quid prodesse monendo
possit, Adoni, monet "fortis"que "fugacibus esto"
inquit: "in audaces non est audacia tuta.
parce meo, iuvenis, temerarius esse periclo:
neve feras, quibus arma dedit natura, lacesse,
stet mihi ne magno tua gloria. non movet aetas
nec facies nec, quae Venerem movere, leones
saetigerosque sues oculosque animosque ferarum.
fulmen habent acres in aduncis dentibus apri:
impetus est fulvis et vasta leonibus ira:
invisumque mihi genus est." quae causa, roganti
"dicam" ait; "et veteris monstrum mirabere culpae.
sed labor insolitus iam me lassavit. et ecce
opportuna sua blanditur populus umbra,
datque torum caespes: libet hac requiescere tecum:"
et requievit humo pressitque et gramen et ipsum,
inque sinu iuvenis posita cervice reclinis
sic ait, ac mediis interserit oscula verbis.

(*Atalanta et Hippomenes.*)

"forsitan audieris aliquam certamine cursus
veloces superasse viros. non fabula rumor
ille fuit (superabat enim), nec dicere posses,
laude pedum, formaene bono praestantior esset.
scitanti deus huic de coniuge '"coniuge"' dixit
'"nil opus est, Atalanta, tibi. fuge coniugis usum.
nec tamen effugies, teque ipsa viva carebis."'
territa sorte dei per opacas innuba silvas
vivit et instantem turbam violenta procorum
condicione fugat, '"nec sum potienda, nisi"' inquit
'"victa prius cursu. pedibus contendite mecum.
praemia veloci coniunx thalamique dabuntur:
mors pretium tardis. ea lex certaminis esto."'
illa quidem immitis: sed (tanta potentia formae est)
venit ad hanc legem temeraria turba procorum.

sederat Hippomenes cursus spectator iniqui
et "'petitur cuiquam per tanta pericula coniunx?'"
dixerat ac nimios iuvenum damnarat amores.
ut faciem et posito corpus velamine vidit,
quale meum, vel quale tuum, si femina fias,
obstipuit, tollensque manus "'ignoscite,'" dixit
"'quos modo culpavi: nondum mihi praemia nota,
quae peteretis, erant.'" laudando concipit ignes
et, ne quis iuvenum currat velocius, optat
invidiaque timet. "'sed cur certaminis huius
intemptata mihi fortuna relinquitur?'" inquit:
"'audentes deus ipse iuvat.'" dum talia secum
exigit Hippomenes, passu volat alite virgo.
quae quamquam Scythica non setius ire sagitta
Aonio visa est iuveni, tamen ille decorem
miratur magis; et cursus facit ipse decorem.
aura refert ablata citis talaria plantis,
tergaque iactantur crines per eburnea, quaeque
poplitibus suberant picto genualia limbo:
inque puellari corpus candore ruborem
traxerat, haud aliter, quam cum super atria velum
candida purpureum simulatas inficit umbras.
dum notat haec hospes, decursa novissima meta est,
et tegitur festa victrix Atalanta corona.
dant gemitum victi penduntque ex foedere poenas.
non tamen eventu iuvenis deterritus horum
constitit in medio, vultuque in virgine fixo
"'quid facilem titulum superando quaeris inertes?
mecum confer!'" ait. "'seu me Fortuna potentem
fecerit, a tanto non indignabere vinci.
namque mihi genitor Megareus Onchestius: illi
est Neptunus avus: pronepos ego regis aquarum.
nec virtus citra genus est. seu vincar, habebis
Hippomene victo magnum et memorabile nomen.'"
talia dicentem molli Schoeneïa vultu
aspicit et dubitat, superari an vincere malit.
atque ita "'quis deus hunc formosis'" inquit "'iniquus
perdere vult, caraeque iubet discrimine vitae
coniugium petere hoc? non sum, me iudice, tanti.
nec forma tangor (poteram tamen hac quoque tangi),
sed quod adhuc puer est. non me movet ipse, sed aetas.
quid quod inest virtus et mens interrita leti?
quid quod ab aequorea numeratur origine quartus?
quid quod amat tantique putat conubia nostra,

ut pereat, si me Fors illi dura negarit?
dum licet, hospes, abi, thalamosque relinque cruentos.
coniugium crudele meum est. tibi nubere nulla
nolet, et optari potes a sapiente puella.
cur tamen est mihi cura tui, tot iam ante peremptis?
viderit! intereat, quoniam tot caede procorum
admonitus non est, agiturque in taedia vitae.
occidet hic igitur, voluit quia vivere mecum?
indignamque necem pretium patietur amoris?
non erit invidiae victoria nostra ferendae.
sed non culpa mea est. utinam desistere velles!
aut, quoniam es demens, utinam velocior esses!
at quam virgineus puerili vultus in ore est!
a, miser Hippomene, nollem tibi visa fuissem!
vivere dignus eras. quod si felicior essem
nec mihi coniugium fata importuna negarent,
unus eras, cum quo sociare cubilia vellem.'"
dixerat: utque rudis primoque Cupidine tacta,
quid velit, ignorans, amat et non sentit amorem.
iam solitos poscunt cursus populusque paterque,
cum me sollicita proles Neptunia voce
invocat Hippomenes, '"Cytherea"'que, '"comprecor, ausis
adsit"' ait '"nostris et, quos dedit, adiuvet ignes."'
detulit aura preces ad me non invida blandas:
motaque sum, fateor. nec opis mora longa dabatur.
est ager, indigenae Tamasenum nomine dicunt,
telluris Cypriae pars optima, quam mihi prisci
sacravere senes, templisque accedere dotem
hanc iussere meis. medio nitet arbor in arvo,
fulva comam, fulvo ramis crepitantibus auro.
hinc tria forte mea veniens decerpta ferebam
aurea poma manu: nullique videnda nisi ipsi
Hippomenen adii docuique, quis usus in illis.
signa tubae dederant, cum carcere pronus uterque
emicat, et summam celeri pede libat harenam.
posse putes illos sicco freta radere passu
et segetis canae stantes percurrere aristas.
adiciunt animos iuveni clamorque favorque
verbaque dicentum '"nunc, nunc incumbere tempus,
Hippomene, propera! nunc viribus utere totis:
pelle moram, vinces."' dubium, Megareïus heros
gaudeat an virgo magis his Schoeneïa dictis.
o quotiens, cum iam posset transire, morata est
spectatosque diu vultus invita reliquit!

aridus e lasso veniebat anhelitus ore;
metaque erat longe: tum denique de tribus unum
fetibus arboreis proles Neptunia misit.
obstipuit virgo, nitidique cupidine pomi
declinat cursus aurumque volubile tollit.
praeterit Hippomenes: resonant spectacula plausu.
illa moram celeri cessataque tempora cursu
corrigit atque iterum iuvenem post terga relinquit.
et rursus pomi iactu remorata secundi
consequitur transitque virum. pars ultima cursus
restabat. '"nunc'" inquit '"ades, dea muneris auctor!'"
inque latus campi, quo tardius illa rediret,
iecit ab obliquo nitidum iuvenaliter aurum.
an peteret, virgo visa est dubitare: coëgi
tollere et adieci sublato pondera malo,
impediique oneris pariter gravitate moraque.
neve meus sermo cursu sit tardior ipso:
praeterita est virgo; duxit sua praemia victor.
dignane, cui grates ageret, cui turis honorem
ferret, Adoni, fui? nec grates immemor egit
nec mihi tura dedit! subitam convertor in iram,
contemptuque dolens, ne sim spernenda futuris,
exemplo caveo, meque ipsa exhortor in ambos.
templa, deum Matri quae quondam clarus Echion
fecerat ex voto, nemorosis abdita silvis,
transibant, et iter longum requiescere suasit.
illic concubitus intempestiva cupido
occupat Hippomenen, a numine concita nostro.
luminis exigui fuerat prope templa recessus,
speluncae similis, nativo pumice tectus,
religione sacer prisca, quo multa sacerdos
lignea contulerat veterum simulacra deorum.
hunc init et vetito temerat sacraria probro.
sacra retorserunt oculos; turritaque Mater,
an Stygia sontes, dubitavit, mergeret unda.
poena levis visa est. ergo modo levia fulvae
colla iubae velant, digiti curvantur in ungues,
ex umeris armi fiunt, in pectora totum
pondus abit, summae cauda verruntur harenae.
iram vultus habet, pro verbis murmura reddunt,
pro thalamis celebrant silvas: aliisque timendi
dente premunt domito Cybeleïa frena leones.
hos tu, care mihi, cumque his genus omne ferarum,
quod non terga fugae, sed pugnae pectora praebet,

effuge, ne virtus tua sit damnosa duobus."
Illa quidem monuit iunctisque per aëra cycnis *Adonis.*
carpit iter. sed stat monitis contraria virtus.
forte suem latebris vestigia certa secuti
excivere canes, silvisque exire parantem
fixerat obliquo iuvenis Cinyreïus ictu.
protinus excussit pando venabula rostro
sanguine tincta suo, trepidumque et tuta petentem
trux aper insequitur, totosque sub inguine dentes
abdidit et fulva moribundum stravit harena.
vecta levi curru medias Cytherea per auras
Cypron olorinis nondum pervenerat alis:
agnovit longe gemitum morientis, et albas
flexit aves illuc. utque aethere vidit ab alto
exanimem inque suo iactantem sanguine corpus,
desiluit pariterque sinum pariterque capillos
rupit, et indignis percussit pectora palmis.
questaque cum fatis "at non tamen omnia vestri
iuris erunt" dixit: "luctus monimenta manebunt
semper, Adoni, mei; repetitaque mortis imago
annua plangoris peraget simulamina nostri.
at cruor in florem mutabitur. an tibi quondam
femineos artus in olentes vertere menthas,
Persephone, licuit: nobis Cinyreïus heros
invidiae mutatus erit?" sic fata cruorem
nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo
intumuit sic, ut pluvio perlucida caelo
surgere bulla solet. nec plena longior hora
facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,
qualem, quae lento celant sub cortice granum,
punica ferre solent. brevis est tamen usus in illo:
namque male haerentem et nimia levitate caducum
excutiunt idem, qui praestant nomina, venti.'

LIBER UNDECIMUS.

Carmine dum tali silvas animosque ferarum *Orpheus.*
Threïcius vates et saxa sequentia ducit,
ecce nurus Ciconum, tectae lymphata ferinis
pectora velleribus, tumuli de vertice cernunt
Orphea percussis sociantem carmina nervis.
e quibus una, leves iactato crine per auras
'en,' ait 'en hic est nostri contemptor!' et hastam

vatis Apollinei vocalia misit in ora:
quae foliis praesuta notam sine vulnere fecit.
alterius telum lapis est, qui missus in ipso
aëre concentu victus vocisque lyraeque est,
ac veluti supplex pro tam furialibus ausis
ante pedes iacuit. sed enim temeraria crescunt
bella, modusque abiit, insanaque regnat Erinys.
cunctaque tela forent cantu mollita: sed ingens
clamor et inflexo Berecyntia tibia cornu
tympanaque et plausus et Bacchei ululatus
obstrepuere sono citharae. tum denique saxa
non exauditi rubuerunt sanguine vatis.
ac primum attonitas etiamnum voce canentis
innumeras volucres anguesque agmenque ferarum
Maenades, Orphei titulum, rapuere, theatri:
inde cruentatis vertuntur in Orphea dextris
et coëunt, ut aves, si quando luce vagantem
noctis avem cernunt. structoque utrimque theatro
ceu matutinā cervus periturus harenā
praeda canum est, vatemque petunt et fronde virentes
coniciunt thyrsos, non haec in munera factos.
hae glaebas, illae direptos arbore ramos,
pars torquent silices. neu desint tela furori,'
forte boves presso subigebant vomere terram,
nec procul hinc multo fructum sudore parantes
dura lacertosi fodiebant arva coloni.
agmine qui viso fugiunt operisque relinquunt
arma sui: vacuosque iacent dispersa per agros
sarculaque rastrique graves longique ligones.
quae postquam rapuere ferae, cornuque minaces
divulsere boves, ad vatis fata recurrunt,
tendentemque manus atque illo tempore primum
irrita dicentem nec quicquam voce moventem
sacrilegae perimunt; perque os, pro Iuppiter! illud
auditum saxis intellectumque ferarum
sensibus in ventos anima exalata recessit.
te maestae volucres, Orpheu, te turba ferarum,
te rigidi silices, te carmina saepe secutae
fleverunt silvae; positis te frondibus arbor
tonsa comam luxit. lacrimis quoque flumina dicunt
increvisse suis; obscuraque carbasa pullo
Naides et Dryades passosque habuere capillos.
membra iacent diversa locis. caput, Hebre, lyramque
excipis: et, mirum! medio dum labitur amne,

flebile nescio quid queritur lyra, flebile lingua
murmurat exanimis, respondent flebile ripae.
iamque mare invectae flumen populare relinquunt
et Methymnaeae potiuntur litore Lesbi.
hic ferus expositum peregrinis anguis harenis
os petit et sparsos stillanti rore capillos.
tandem Phoebus adest morsusque inferre parantem
arcet, et in lapidem rictus serpentis apertos
congelat et patulos, ut erant, indurat hiatus.
umbra subit terras, et quae loca viderat ante,
cuncta recognoscit: quaerensque per arva piorum
invenit Eurydicen cupidisque amplectitur ulnis.
hic modo coniunctis spatiantur passibus ambo:
nunc praecedentem sequitur, nunc praevius anteit,
Eurydicenque suam iam tuto respicit Orpheus.
Non impune tamen scelus hoc sinit esse Lyaeus: (*Bacchae.*)
amissoque dolens sacrorum vate suorum
protinus in silvis matres Edonidas omnes,
quae videre nefas, tortā radice ligavit.
quippe pedum digitos, in quantum est quaeque secuta,
traxit, et in solidam detrusit acumina terram.
utque suum laqueis, quos callidus abdidit auceps,
crus ubi commisit volucris, sensitque teneri,
plangitur ac trepidans astringit vincula motu:
sic, ut quaeque solo defixa cohaeserat harum,
exterrita fugam frustra temptabat; at illam
lenta tenet radix exultantemque coercet.
dumque, ubi sint digiti, dum, pes ubi, quaerit, et ungues,
aspicit in teretes lignum succedere suras.
et conata femur maerenti plangere dextrā,
robora percussit: pectus quoque robora fiunt:
robora sunt umeri: porrectaque bracchia veros
esse putes ramos, et non fallare putando.
Nec satis hoc Baccho est. ipsos quoque deserit agros
cumque choro meliore sui vineta Timoli [*Midas.*
Pactolonque petit; quamvis non aureus illo
tempore nec caris erat invidiosus harenis.
hunc assueta cohors Satyri Bacchaeque frequentant.
at Silenus abest. titubantem annisque meroque
ruricolae cepere Phryges, vinctumque coronis
ad regem duxere Midan, cui Thracius Orpheus
orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo.
qui simul agnovit socium comitemque sacrorum,
hospitis adventu festum genialiter egit

per bis quinque dies et iunctas ordine noctes.
et iam stellarum sublime coegerat agmen
Lucifer undecimus, Lydos cum laetus in agros
rex venit et iuveni Silenum reddit alumno.
huic deus optandi gratum, sed inutile, fecit
muneris arbitrium, gaudens altore recepto.
ille, male usurus donis, ait 'effice, quicquid
corpore contigero, fulvum vertatur in aurum.'
adnuit optatis nocituraque munera solvit
Liber, et indoluit, quod non meliora petisset.
laetus abit gaudetque malo Berecyntius heros:
pollicitique fidem tangendo singula temptat.
vixque sibi credens, non alta fronde virentem
ilice detraxit virgam: virga aurea facta est.
tollit humo saxum: saxum quoque palluit auro.
contigit et glaebam: contactu glaeba potenti
massa fit. arentes Cereris decerpsit aristas:
aurea messis erat. demptum tenet arbore pomum:
Hesperidas donasse putes. si postibus altis
admovit digitos, postes radiare videntur.
ille etiam liquidis palmas ubi laverat undis,
unda fluens palmis Danaën eludere posset.
vix spes ipse suas animo capit, aurea fingens
omnia. gaudenti mensas posuere ministri
extructas dapibus nec tostae frugis egentes.
tum vero, sive ille sua Cerealia dextra
munera contigerat, Cerealia dona rigebant:
sive dapes avido convellere dente parabat,
lammina fulva dapes, admoto dente, premebat.
miscuerat puris auctorem muneris undis:
fusile per rictus aurum fluitare videres.
attonitus novitate mali, divesque miserque,
effugere optat opes, et quae modo voverat, odit.
copia nulla famem relevat, sitis arida guttur
urit, et inviso meritus torquetur ab auro.
ad caelumque manus et splendida bracchia tollens
'da veniam, Lenaee pater! peccavimus,' inquit
'sed miserere, precor, speciosoque eripe damno.'
mite deum numen: Bacchus peccasse fatentem
restituit pactique fide data munera solvit.
'neve male optato maneas circumlitus auro,
vade' ait 'ad magnis vicinum Sardibus amnem,
perque iugum nitens labentibus obvius undis
carpe viam, donec venias ad fluminis ortus.

spumigeroque tuum fonti, qua plurimus exit,
subde caput, corpusque simul, simul elue crimen.'
rex iussae succedit aquae. vis aurea tinxit
flumen et humano de corpore cessit in amnem.
nunc quoque iam veteris percepto semine venae
arva rigent auro madidis pallentia glaebis.
Ille, perosus opes, silvas et rura colebat
Panaque montanis habitantem semper in antris.
pingue sed ingenium mansit; nocituraque, ut ante,
rursus erant domino stultae praecordia mentis.
nam freta prospiciens late riget arduus alto
Tmolus in ascensu, clivoque extensus utroque
Sardibus hinc, illinc parvis finitur Hypaepis.
Pan ibi dum teneris iactat sua carmina nymphis
et leve cerata modulatur harundine carmen,
ausus Apollineos prae se contemnere cantus,
iudice sub Tmolo certamen venit ad impar.
monte suo senior iudex consedit, et aures
liberat arboribus. quercu coma caerula tantum
cingitur, et pendent circum cava tempora glandes.
isque deum pecoris spectans 'in iudice' dixit
'nulla mora est.' calamis agrestibus insonat ille:
barbaricoque Midan (aderat nam forte canenti)
carmine delenit. post hunc sacer ora retorsit
Tmolus ad os Phoebi; vultum sua silva secuta est.
ille caput flavum lauro Parnaside vinctus
verrit humum Tyrio saturata murice palla:
instructamque fidem gemmis et dentibus Indis
sustinet a laeva: tenuit manus altera plectrum.
artificis status ipse fuit. tum stamina docto
pollice sollicitat; quorum dulcedine captus
Pana iubet Tmolus citharae submittere cannas.
iudicium sanctique placet sententia montis
omnibus; arguitur tamen atque iniusta vocatur
unius sermone Midae. nec Delius aures
humanam stolidas patitur retinere figuram:
sed trahit in spatium villisque albentibus implet,
instabilesque imas facit et dat posse moveri.
cetera sunt hominis: partem damnatur in unam
induiturque aures lente gradientis aselli.
Ille quidem celare cupit, turpique pudore
tempora purpureis temptat velare tiaris.
sed solitus longos ferro resecare capillos
viderat hoc famulus. qui, cum nec prodere visum

dedecus auderet, cupiens efferre sub auras,
nec posset reticere tamen, secedit humumque
effodit et, domini quales aspexerit aures,
voce refert parvā terraeque inmurmurat haustae,
indiciumque suae vocis tellure regesta
obruit, et scrobibus tacitus discedit opertis.
creber harundinibus tremulis ibi surgere lucus
coepit et, ut primum pleno maturuit anno,
prodidit agricolam. leni nam motus ab austro
obruta verba refert, dominique coarguit aures.

Laomedon et Hesione.

Ultus abit Tmolo liquidumque per aëra vectus
angustum citra pontum Nepheleïdos Helles
Laomedonteis Latoius astitit arvis.
dexterā Sigei, Rhoetei laevā profundi
ara Panomphaeo vetus est sacratā Tonanti.
inde novae primum moliri moenia Troiae
Laomedonta videt, susceptaque magna labore
crescere difficili nec opes exposcere parvas:
cumque tridentigero tumidi genitore profundi
mortalem induitur formam, Phrygiaeque tyranno
aedificant muros, pacti pro moenibus aurum.
stabat opus: pretium rex inficiatur, et addit,
perfidiae cumulum, falsis periuria verbis.
'non impune feres,' rector maris inquit: et omnes
inclinavit aquas ad avarae litora Troiae,
inque freti formam terras convertit, opesque
abstulit agricolis et fluctibus obruit agros.
poena neque haec satis est: regis quoque filia monstro
poscitur aequoreo. quam dura ad saxa revinctam
vindicat Alcides, promissaque munera, dictos
poscit equos. tantique operis mercede negatā,
bis periura capit superatae moenia Troiae.
nec pars militiae, Telamon, sine honore recessit,
Hesioneque datā potitur. nam coniuge Peleus
clarus erat divā: neque avi magis ille superbit
nomine, quam soceri: si quidem Iovis esse nepoti
contigit haud uni, coniunx dea contigit uni.

[Thetis.

Namque senex Thetidi Proteus, 'dea' dixerat 'undae,
concipe. mater eris iuvenis, qui fortibus actis
acta patris vincet maiorque vocabitur illo.'
ergo, ne quicquam mundus Iove maius haberet,
quamvis haud tepidos sub pectore senserat ignes,
Iuppiter aequoreae Thetidis conubia fugit
in suaque Aeaciden succedere vota nepotem

iussit et amplexus in virginis ire marinae.
est sinus Haemoniae curvos falcatus in arcus;
bracchia procurrunt: ubi, si foret altior unda,
portus erat; summis inductum est aequor harenis.
litus habet solidum, quod nec vestigia servet
nec remoretur iter, nec opertum pendeat alga.
myrtea silva subest, bicoloribus obsita bacis.
est specus in medio; naturā factus an arte,
ambiguum: magis arte tamen. quo saepe venire
frenato delphine sedens, Theti, nuda solebas.
illic te Peleus, ut somno victa iacebas,
occupat et, quoniam precibus temptata repugnas,
vim parat, innectens ambobus colla lacertis.
quod nisi venisses, variatis saepe figuris,
ad solitas artes, auso foret ille potitus.
sed modo tu volucris: volucrem tamen ille tenebat,
nunc gravis arbor eras: haerebat in arbore Peleus.
tertia forma fuit maculosae tigridis: illā
territus Aeacides a corpore bracchia solvit.
isque deos pelagi vino super aequora fuso
et pecoris fibris et fumo turis adorat:
donec Carpathius medio de gurgite vates
'Aeacide,' dixit 'thalamis potiere petitis.
tu modo, cum rigido sopita quiescet in antro,
ignaram laqueis vincloque innecte tenaci.
nec te decipiat centum mentita figuras,
sed preme, quicquid erit, dum, quod fuit ante, reformet.'
dixerat haec Proteus et condidit aequore vultum
admisitque suos in verba novissima fluctus.
pronus erat Titan inclinatoque tenebat
Hesperium temone fretum, cum pulcra relicto
Nereïs ingreditur consueta cubilia ponto.
vix bene virgineos Peleus invaserat artus:
illa novat formas, donec sua membra teneri
sentit, et in partes diversas bracchia tendi.
tum demum ingemuit. 'neque' ait 'sine numine vincis',
exhibita estque Thetis. confessam amplectitur heros
et potitur votis ingentique implet Achille.
Felix et nato, felix et coniuge Peleus, *Ceyx et Peleus.*
et cui, si demas iugulati crimina Phoci,
omnia contigerant. fraterno sanguine sontem
expulsumque domo patria Trachinia tellus
accipit. hic regnum sine vi, sine caede regebat
Lucifero genitore satus patriumque nitorem

ore ferens Ceyx. illo qui tempore maestus
dissimilisque sui fratrem lugebat ademptum.
quo postquam Aeacides fessus curāque viāque
venit et intravit paucis comitantibus urbem,
quosque greges pecorum, quae secum armenta trahebat,
haud procul a muris sub opacā valle reliquit,
copia cum facta est adeundi prima tyranni,
velamenta manu praetendens supplice, qui sit,
quoque satus, memorat. tantum sua crimina celat
mentiturque fugae causam; petit, urbe vel agro
se iuvet. hunc contra placido Trachinius ore
talibus alloquitur: 'mediae quoque commoda plebi
nostra patent, Peleu, nec inhospita regna tenemus.
adicis huic animo momenta potentia, clarum
nomen avumque Iovem. ne tempora perde precando:
quod petis, omne feres. tuāque haec pro parte vocato,
qualiacumque vides. utinam meliora videres!'
et flebat. moveat tantos quae causa dolores,
Peleusque comitesque rogant. quibus ille profatur:
'forsitan hanc volucrem, rapto quae vivit et omnes *(Daedalion.)*
terret aves, semper pennas habuisse putetis?
vir fuit (et — tanta est animi constantia — iam tum
acer erat belloque ferox ad vimque paratus),
nomine Daedalion; † illo genitore creatus,
qui vocat Auroram caeloque novissimus exit.
culta mihi pax est, pacis mihi cura tenendae
coniugiique fuit: fratri fera bella placebant.
illius virtus reges gentesque subegit,
quae nunc Thisbaeas agitat mutata columbas.
nata erat huic Chione. quae dotatissima formā
mille procos habuit, bis septem nubilis annis.
forte revertentes Phoebus Maiaque creatus,
ille suis Delphis, hic vertice Cylleneo,
videre hanc pariter, pariter traxere calorem.
spem Veneris differt in tempora noctis Apollo:
non fert ille moras, virgāque movente soporem
virginis os tangit. tactu iacet illa potenti
vimque dei patitur. nox caelum sparserat astris:
Phoebus anum simulat praereptaque gaudia sumit.
ut sua maturus complevit tempora venter,
alipedis de stirpe dei versuta propago
nascitur Autolycus, furtum ingeniosus ad omne,
qui facere assuerat, patriae non degener artis,
candida de nigris et de candentibus atra:

nascitur e Phoebo (namque est enixa gemellos)
carmine vocali clarus citharaque Philammon.
quid peperisse duos et dis placuisse duobus,
et forti genitore et progenitore Tonante
esse satam prodest? an obest quoque gloria multis?
obfuit huic certe: quae se praeferre Dianae
sustinuit faciemque deae culpavit. at illi
ira ferox mota est, "factis"que "placebimus" inquit.
nec mora: curvavit cornu nervoque sagittam
impulit, et meritam traiecit harundine linguam.
lingua tacet, nec vox temptataque verba sequuntur:
conantemque loqui cum sanguine vita reliquit.
quo miser amplexus ego tum patrisque dolorem
corde tuli fratrique pio solacia dixi!
quae pater haud aliter, quam cautes murmura ponti,
accipit et natam delamentatur ademptam.
ut vero ardentem vidit, quater impetus illi
in medios fuit ire rogos: quater inde repulsus
concita membra fugae mandat similisque iuvenco,
spicula crabronum pressa cervice gerenti,
qua via nulla, ruit. iam tum mihi currere visus
plus homine est, alasque pedes sumpsisse putares.
effugit ergo omnes, veloxque cupidine leti
vertice Parnasi potitur. miseratus Apollo,
cum se Daedalion saxo misisset ab alto,
fecit avem et subitis pendentem sustulit alis,
oraque adunca dedit, curvos dedit unguibus hamos,
virtutem antiquam, maiores corpore vires.
et nunc accipiter, nulli satis aequus, in omnes
saevit aves, aliisque dolens fit causa dolendi.'

Peleus et lupus.

Quae dum Lucifero genitus miracula narrat
de consorte suo, cursu festinus anhelo
advolat armenti custos Phoceus Anetor
et 'Peleu, Peleu! magnae tibi nuntius adsum
cladis' ait. quodcumque ferat, iubet edere Peleus.
pendet et ipse metu trepidi Trachinius oris.
ille refert: 'fessos ad litora curva iuvencos
appuleram, medio cum Sol altissimus orbe
tantum respiceret, quantum superesse videret.
parsque boum fulvis genua inclinarat harenis
latarumque iacens campos spectabat aquarum,
pars gradibus tardis illuc errabat et illuc,
nant alii celsoque extant super aequora collo.
templa mari subsunt nec marmore clara neque auro,

sed trabibus densis lucoque umbrosa vetusto;
Nereïdes Nereusque tenent. hos navita ponti
edidit esse deos, dum retia litore siccat.
iuncta palus huic est densis obsessa salictis,
quam restagnantis fecit maris unda paludem.
inde fragore gravi strepit et loca proxima terret
belua vasta, lupus; iuncisque palustribus exit
oblitus et spumis et sparsus sanguine rictus
fulmineos, rubrā suffusus lumina flammā.
qui quamquam saevit pariter rabieque fameque,
acrior est rabie. neque enim ieiunia curat
caede boum diramque famem finire, sed omne
vulnerat armentum sternitque hostiliter omne.
pars quoque de nobis funesto saucia morsu,
dum defensamus, leto est data. sanguine litus
undaque prima rubet demugitaeque paludes.
sed mora damnosa est, nec res dubitare remittit.
dum superest aliquid, cuncti coeamus, et arma,
arma capessamus coniunctaque tela feramus.'
dixerat agrestis. nec Pelea damna movebant;
sed, memor admissi, Nereïda colligit orbam
damna sua inferias extincto mittere Phoco.
induere arma viros violentaque sumere tela
rex iubet Oetaeus; cum quis simul ipse parabat
ire. sed Alcyone coniunx excita tumultu
prosilit et, nondum totos ornata capillos,
disicit hos ipsos, colloque infusa mariti,
mittat ut auxilium sine se, verbisque precatur
et lacrimis, animasque duas ut servet in una.
Aeacides illi: 'pulcros, regina, piosque
pone metus. plena est promissi gratia vestri.
non placet arma mihi contra nova monstra moveri:
numen adorandum pelagi est.' erat ardua turris,
arce iugi summa, fessis loca grata carinis.
ascendunt illuc stratosque in litore tauros
cum gemitu aspiciunt vastatoremque cruento
ore ferum, longos infectum sanguine villos.
inde manus tendens in aperti litora ponti,
caeruleam Peleus Psamathen, ut finiat iram,
orat, opemque ferat. nec vocibus illa rogantis
flectitur Aeacidae: Thetis hanc pro coniuge supplex
accepit veniam. sed enim revocatus in acri
caede lupus perstat, dulcedine sanguinis asper:
donec inhaerentem lacerae cervice iuvencae

marmore mutavit. corpus praeterque colorem
omnia servavit; lapidis color indicat, illum
iam non esse lupum, iam non debere timeri.
nec tamen hac profugum consistere Pelea terrā
fata sinunt: Magnetas adit vagus exul et illic
sumit ab Haemonio purgamina caedis Acasto.

Ceyx et Alcyone.

Interea fratrisque sui fratremque secutis
anxia prodigiis turbatus pectora Ceyx,
consulat ut sacras, hominum oblectamina, sortes,
ad Clarium parat ire deum. nam templa profanus
invia cum Phlegyis faciebat Delphica Phorbas.
consilii tamen ante sui, fidissima, certam
te facit, Alcyone. cui protinus intima frigus
ossa receperunt, buxoque simillimus ora
pallor obit, lacrimisque genae maduere profusis.
ter conata loqui ter fletibus ora rigavit,
singultuque pias interrumpente querelas
'quae mea culpa tuam', dixit 'carissime, mentem
vertit? ubi est, quae cura mei prior esse solebat?
iam potes Alcyone securus abesse relictā?
iam via longa placet? iam sum tibi carior absens?
at, puto, per terras iter est, tantumque dolebo,
non etiam metuam, curaeque timore carebunt:
aequora me terrent et ponti tristis imago!
et laceras nuper tabulas in litore vidi,
et saepe in tumulis sine corpore nomina legi.
neve tuum fallax animum fiducia tangat,
quod socer Hippotades tibi sit, qui carcere fortes
contineat ventos et, cum velit, aequora placet!
cum semel emissi tenuerunt aequora venti,
nil illis vetitum est, incommendataque tellus
omnis et omne fretum. caeli quoque nubila vexant
excutiuntque feris rutilos concursibus ignes.
quo magis hos novi (nam novi et saepe paternā
parva domo vidi), magis hoc reor esse timendos.
quod tua si flecti precibus sententia nullis,
care, potest, coniunx, nimiumque es certus eundi,
me quoque tolle simul. certe iactabimur una,
nec, nisi quae patiar, metuam; pariterque feremus,
quicquid erit; pariter super aequora lata feremur.'
talibus Aeolidis dictis lacrimisque movetur
sidereus coniunx (neque enim minor ignis in ipso est);
sed neque propositos pelagi dimittere cursus,
nec vult Alcyonen in partem adhibere pericli;

multaque respondit timidum solantia pectus:
non tamen idcirco causam probat. addidit illis
hoc quoque lenimen, quo solo flexit amantem:
'longa quidem est nobis omnis mora. sed tibi iuro
per patrios ignes, si me modo fata remittent,
ante reversurum, quam luna bis impleat orbem.'
his ubi promissis spes est admota recursus,
protinus eductam navalibus aequore tingui,
aptarique suis pinum iubet armamentis.
quā rursus visā, veluti praesaga futuri
horruit Alcyone lacrimasque emisit obortas
amplexusque dedit, tristique miserrima tandem
ore 'vale' dixit, collapsaque corpore toto est.
ast iuvenes, quaerente moras Ceyce, reducunt
ordinibus geminis ad fortia pectora remos
aequalique ictu scindunt freta. sustulit illa
umentes oculos, stantemque in puppe recurvā
concussaque manu dantem sibi signa maritum
prima videt, redditque notas. ubi terra recessit
longius, atque oculi nequeunt cognoscere vultus,
dum licet, insequitur fugientem lumine pinum.
haec quoque ut haud poterat, spatio submota, videri,
vela tamen spectat summo fluitantia malo.
ut nec vela videt, vacuum petit anxia lectum
seque toro ponit. renovat lectusque locusque
Alcyonae lacrimas et, quae pars, admonet, absit.
portibus exierant, et moverat aura rudentes:
obvertit lateri pendentes navita remos
cornuaque in summa locat arbore totaque malo
carbasa deducit, venientesque accipit auras.
aut minus, aut certe medium non amplius aequor
puppe secabatur, longeque erat utraque tellus,
cum mare sub noctem tumidis albescere coepit
fluctibus, et praeceps spirare valentius eurus.
'ardua iamdudum demittite cornua,' rector
clamat 'et antemnis totum subnectite velum!'
hic iubet: impediunt adversae iussa procellae,
nec sinit audiri vocem fragor aequoris ullam.
sponte tamen properant alii subducere remos,
pars munire latus, pars ventis vela negare.
egerit hic fluctus aequorque refundit in aequor:
hic rapit antemnas. quae dum sine lege geruntur,
aspera crescit hiems, omnique e parte feroces
bella gerunt venti fretaque indignantia miscent.

ipse pavet, nec se, qui sit status, ipse fatetur
scire ratis rector, nec quid iubeatve vetetve:
tanta mali moles, tantoque potentior arte est.
quippe sonant clamore viri, stridore rudentes,
ventorum incursu gravis unda, tonitribus aether.
fluctibus erigitur caelumque aequare videtur
pontus et inductas aspergine tangere nubes.
et modo, cum fulvas ex imo verrit harenas,
concolor est illis, Stygia modo nigrior unda:
sternitur interdum spumisque sonantibus albet.
ipsa quoque his agitur vicibus Trachinia puppis:
et nunc sublimis, veluti de vertice montis,
despicere in valles imumque Acheronta videtur:
nunc, ubi demissam curvum circumstetit aequor,
suspicere inferno summum de gurgite caelum.
saepe dat ingentem fluctu latus icta fragorem:
nec levius pulsata sonat, quam ferreus olim
cum laceras aries ballistave concutit arces.
utque solent sumptis incursu viribus ire
pectore in arma feri protentaque tela leones:
sic ubi se ventis admiserat unda coortis,
ibat in arma ratis multoque erat altior illis.
iamque labant cunei, spoliatāque tegmine cerae
rima patet praebetque viam letalibus undis.
ecce cadunt largi resolutis nubibus imbres;
inque fretum credas totum descendere caelum,
inque plagas caeli tumefactum ascendere pontum.
vela madent nimbis, et cum caelestibus undis
aequoreae miscentur aquae. caret ignibus aether,
caecaque nox premitur tenebris hiemisque suisque.
discutiunt tamen has praebentque micantia lumen
fulmina: fulmineis ardescunt ignibus undae.
dat quoque iam saltus intra cava texta carinae
fluctus. et ut miles numero praestantior omni,
cum saepe assiluit defensae moenibus urbis,
spe potitur tandem laudisque accensus amore
inter mille viros murum tamen occupat unus:
sic ubi pulsarunt noviens latera ardua fluctus,
vastius insurgens decimae ruit impetus undae:
nec prius absistit fessam oppugnare carinam,
quam velut in captae descendat moenia navis.
pars igitur temptabat adhuc invadere pinum,
pars maris intus erat. trepidant haud setius omnes,
quam solet urbs, aliis murum fodientibus extrā

atque aliis murum, trepidare, tenentibus intus.
deficit ars, animique cadunt. totidemque videntur,
quot veniant fluctus, ruere atque irrumpere mortes.
non tenet hic lacrimas; stupet hic; vocat ille beatos,
funera quos maneant; hic votis numen adorat,
bracchiaque ad caelum, quod non videt, irrita tollens
poscit opem; subeunt illi fraterque parensque,
huic cum pignoribus domus, et quod cuique relictum est.
Alcyone Ceyca movet: Ceycis in ore
nulla nisi Alcyone est; et cum desideret unam,
gaudet abesse tamen. patriae quoque vellet ad oras
respicere inque domum supremos vertere vultus:
verum, ubi sit, nescit. tantā vertigine pontus
fervet, et inducta piceis e nubibus umbra
omne latet caelum, duplicataque noctis imago est.
frangitur incursu nimbosi turbinis arbor,
frangitur et regimen. spoliisque animosa superstes
unda, velut victrix, sinuataque despicit undas,
nec levius, quam si quis Athon Pindumve revulsos
sede suā totos in apertum everterit aequor,
praecipitata cadit, pariterque et pondere et ictu
mergit in ima ratem. cum quā pars magna virorum
gurgite pressa gravi neque in aëra reddita fato
functa suo est, alii partes et membra carinae
trunca tenent. tenet ipse manu, quā sceptra solebat,
fragmina navigii Ceyx, socerumque patremque
invocat, heu! frustra: sed plurima nantis in ore
Alcyone coniunx. illam meminitque refertque:
illius ante oculos ut agant sua corpora fluctus,
optat, et exanimis manibus tumuletur amicis.
dum natat, absentem, quotiens sinit hiscere fluctus,
nominat Alcyonen, ipsisque inmurmurat undis.
ecce super medios fluctus niger arcus aquarum
frangitur et ruptā mersum caput obruit undā.
Lucifer obscurus, nec quem cognoscere posses,
illā luce fuit; quoniamque excedere caelo
non licuit, densis texit sua nubibus ora.
  Aeolis interea tantorum ignara malorum
dinumerat noctes. et iam, quas induat ille,
festinat vestes; iam quas, ubi venerit ille,
ipsa gerat; reditusque sibi promittit inanes.
omnibus illa quidem superis pia tura ferebat,
ante tamen cunctos Iunonis templa colebat
proque viro, qui nullus erat, veniebat ad aras,

utque foret sospes coniunx suus utque rediret,
optabat, nullamque sibi praeferret. at illi
hoc de tot votis poterat contingere solum.
At dea non ultra pro functo morte rogari
sustinet. utque manus funestas arceat aris,
'Iri, meae' dixit 'fidissima nuntia vocis,
vise soporiferam Somni velociter aulam,
extinctique iube Ceycis imagine mittat
Somnia ad Alcyonen veros narrantia casus.'
dixerat. induitur velamina mille colorum
Iris, et arcuato caelum curvamine signans
tecta petit iussi sub nube latentia regis.
Est prope Cimmerios longo spelunca recessu,
mons cavus, ignavi domus et penetralia Somni:
quo numquam radiis oriens mediusve cadensve
Phoebus adire potest. nebulae caligine mixtae
exalantur humo, dubiaeque crepuscula lucis.
non vigil ales ibi cristati cantibus oris
evocat Auroram, nec voce silentia rumpunt
sollicitive canes canibusve sagacior anser.
non fera, non pecudes, non moti flamine rami,
humanaeve sonum reddunt convicia linguae.
muta quies habitat. saxo tamen exit ab imo
rivus aquae Lethes, per quem cum murmure labens
invitat somnos crepitantibus unda lapillis.
ante fores antri fecunda papavera florent
innumeraeque herbae, quarum de lacte soporem
Nox legit et spargit per opacas umida terras.
ianua nec verso stridores cardine reddit:
nulla domo tota, custos in limine nullus.
at medio torus est ebeno sublimis in antro,
plumeus, unicolor, pullo velamine tectus:
quo cubat ipse deus membris languore solutis.
hunc circa passim varias imitantia formas
Somnia vana iacent totidem, quot messis aristas,
silva gerit frondes, eiectas litus harenas.
quo simul intravit manibusque obstantia virgo
Somnia dimovit, vestis fulgore reluxit
sacra domus. tardaque deus gravitate iacentes
vix oculos tollens iterumque iterumque relabens
summaque percutiens nutanti pectora mento,
excussit tandem sibi se; cubitoque levatus,
quid veniat (cognovit enim), scitatur. at illa:
'Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum,

pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris
fessa ministeriis mulces reparasque labori!
Somnia, quae veras aequent imitamine formas,
Herculeā Trachine iube sub imagine regis
Alcyonen adeant simulacraque naufraga fingant.
imperat hoc Iuno.' postquam mandata peregit,
Iris abit: neque enim ulterius tolerare vaporis
vim poterat, labique ut somnum sensit in artus,
effugit et remeat per quos modo venerat arcus.
At pater e populo natorum mille suorum
excitat artificem simulatoremque figurae
Morphea. non illo quisquam sollertius alter
exprimit incessus vultumque sonumque loquendi;
adicit et vestes et consuetissima cuique
verba. sed hic solos homines imitatur: at alter
fit fera, fit volucris, fit longo corpore serpens.
hunc Icelon superi, mortale Phobetora vulgus
nominat. est etiam diversae tertius artis
Phantasos: ille in humum saxumque undamque trabemque,
quaeque vacant anima, fallaciter omnia transit.
regibus hi ducibusque suos ostendere vultus
nocte solent, populos alii plebemque pererrant.
praeterit hos senior cunctisque e fratribus unum
Morphea, qui peragat Thaumantidos edita, Somnus
eligit. et rursus molli languore solutus
deposuitque caput stratoque recondidit alto.
ille volat nullos strepitus facientibus alis
per tenebras, intraque morae breve tempus in urbem
pervenit Haemoniam positisque e corpore pennis
in faciem Ceycis abit; sumptāque figurā
luridus, exanimi similis, sine vestibus ullis
coniugis ante torum miserae stetit. uda videtur
barba viri, madidisque gravis fluere unda capillis.
tum lecto incumbens, fletu super ora profuso,
haec ait: 'agnoscis Ceyca, miserrima coniunx?
an mea mutata est facies nece? respice! nosces
inveniesque tuo pro coniuge coniugis umbram.
nil opis, Alcyone, nobis tua vota tulerunt;
occidimus: falso tibi me promittere noli.
nubilus Aegaeo deprendit in aequore navem
auster et ingenti iactatam flamine solvit:
oraque nostra, tuum frustra clamantia nomen,
implerunt fluctus. non haec tibi nuntiat auctor
ambiguus, non ista vagis rumoribus audis:

ipse ego fata tibi praesens mea naufragus edo.
surge, age, da lacrimas lugubriaque indue, nec me
indeploratum sub inania Tartara mitte.'
adicit his vocem Morpheus, quam coniugis illa
crederet esse sui. fletus quoque fundere veros
visus erat, gestumque manus Ceycis habebat.
ingemit Alcyone: lacrimas movet atque lacertos
per somnum, corpusque petens amplectitur auras
exclamatque 'mane! quo te rapis? ibimus una.'
voce sua specieque viri turbata soporem
excutit, et primo si sit circumspicit illic,
qui modo visus erat. nam moti voce ministri
intulerant lumen. postquam non invenit usquam,
percutit ora manu laniatque a pectore vestes
pectoraque ipsa ferit. nec crines solvere curat:
scindit. et altrici, quae luctus causa, roganti,
'nulla est Alcyone, nulla est' ait. 'occidit una
cum Ceyce suo. solantia tollite verba.
naufragus interiit. vidi agnovique manusque
ad discedentem, cupiens retinere, tetendi.
umbra fuit, sed et umbra tamen manifesta virique
vera mei. non ille quidem, si quaeris, habebat
assuetos vultus, nec quo prius ore nitebat.
pallentem nudumque et adhuc umente capillo
infelix vidi. stetit hoc miserabilis ipso
ecce loco' — et quaerit, vestigia si qua supersint.
'hoc erat, hoc, animo quod divinante timebam,
et ne me fugeres, ventos sequerere, rogabam.
at certe vellem, quoniam periturus abibas,
me quoque duxisses. tum, tum fuit utile tecum
ire mihi: neque enim de vitae tempore quicquam
non simul egissem, nec mors discreta fuisset.
nunc absens perii, iactor quoque fluctibus absens,
et sine te me pontus habet. crudelior ipso
sit mihi mens pelago, si vitam ducere nitar
longius et tanto pugnem superesse dolori.
sed neque pugnabo nec te, miserande, relinquam,
et tibi nunc saltem veniam comes. inque sepulcro,
si non urna, tamen iunget nos littera; si non
ossibus ossa meis, at nomen nomine tangam.'
plura dolor prohibet, verboque intervenit omni
plangor, et attonito gemitus a corde trahuntur.
mane erat. egreditur tectis ad litus et illum
maesta locum repetit, de quo spectarat euntem.

dumque moratur ibi, dumque 'hic retinacula solvit,
hoc mihi discedens dedit oscula litore' dicit,
[dumque notata locis reminiscitur acta fretumque]
prospicit: in liquidā, spatio distante, tuetur
nescio quid quasi corpus aquā. primoque, quid illud
esset, erat dubium; postquam paulum appulit unda,
et quamvis aberat, corpus tamen esse liquebat,
qui foret, ignorans, quia naufragus, omine mota est,
et tamquam ignoto lacrimam daret, 'heu! miser,' inquit
'quisquis es, et si qua est coniunx tibi!' fluctibus actum
fit propius corpus. quod quo magis illa tuetur,
hoc minus et minus est mentis. iam iamque propinquae
admotum terrae, iam quod cognoscere posset,
cernit: erat coniunx! 'ille est!' exclamat et unā
ora comas vestem lacerat, tendensque trementes
ad Ceyca manus 'sic, o carissime coniunx,
sic ad me, miserande, redis?' ait. adiacet undis
facta manu moles, quae primas aequoris iras
frangit et incursus quae praedelassat aquarum.
insilit huc. mirumque fuit potuisse: volabat;
percutiensque levem modo natis aëra pennis,
stringebat summas ales miserabilis undas.
dumque volat, maesto similem plenumque querelae
ora dedere sonum tenui crepitantia rostro.
ut vero tetigit mutum et sine sanguine corpus,
dilectos artus amplexa recentibus alis,
frigida nequiquam duro dedit oscula rostro.
senserit hoc Ceyx, an vultum motibus undae
tollere sit visus, populus dubitabat: at ille
senserat. et tandem superis miserantibus ambo
alite mutantur. fatis obnoxius isdem
tunc quoque mansit amor nec coniugiale solutum
foedus in alitibus. coeunt fiuntque parentes:
perque dies placidos hiberno tempore septem
incubat Alcyone pendentibus aequore nidis.
tunc via tuta maris; ventos custodit et arcet
Aeolus egressu praestatque nepotibus aequor.

Hos aliquis senior iunctim freta lata volantes *Aesacus.*
spectat et ad finem servatos laudat amores.
proximus (aut idem, si fors tulit) 'hic quoque,' dixit
'quem mare carpentem substrictaque crura gerentem
aspicis,' (ostendens spatiosum in guttura mergum)
'regia progenies. et si descendere ad ipsum
ordine perpetuo quaeris: sunt Ilus origo

[Ilus et Assaracus raptusque Iovi Ganymedes]
Laomedonque senex Priamusque novissima Troiae
tempora sortitus.) frater fuit Hectoris iste:
qui nisi sensisset primā nova fata iuventā,
forsitan inferius non Hectore nomen haberet;
quamvis est illum proles enixa Dymantis,
Aesacon umbrosā furtim peperisse sub Idā
fertur Alexirhoë Granico nata bicorni.
oderat hic urbes nitidāque remotus ab aulā
secretos montes et inambitiosa colebat
rura, nec Iliacos coetus nisi rarus adibat.
non agreste tamen nec inexpugnabile Amori
pectus habens, silvas captatam saepe per omnes
aspicit Hesperien patriā Cebrenidā ripā,
iniectos umeris siccantem sole capillos.
visa fugit nymphe, veluti perterrita fulvum
cerva lupum, longeve lacu deprensa relicto
accipitrem fluvialis anas. quam Troïus heros
insequitur celeremque metu celer urget amore.
ecce latens herbā coluber fugientis adunco
dente pedem strinxit virusque in corpore liquit.
cum vita suppressa fuga est. amplectitur amens
exanimem clamatque "piget, piget esse secutum:
sed non hoc timui, neque erat mihi vincere tanti.
perdidimus miseram nos te duo: vulnus ab angue,
a me causa data est. ego sum sceleratior illo:
qui tibi morte meā mortis solacia mittam."
dixit et e scopulo, quem rauca subederat unda,
se dedit in pontum. Tethys miserata cadentem
molliter excepit nantemque per aequora pennis
texit; et optatae non est data copia mortis.
indignatur amans, invitum vivere cogi,
obstarique animae miserā de sede volenti
exire. utque novas umeris assumpserat alas,
subvolat atque iterum corpus super aequora mittit.
pluma levat casus. furit Aesacos inque profundum
pronus abit letique viam sine fine retemptat.
fecit amor maciem: longa internodia crurum,
longa manet cervix; caput est a corpore longe.
aequor amat, nomenque tenet, quia mergitur illo.'

LIBER DUODECIMUS.

Nescius assumptis Priamus pater Aesacon alis
vivere, lugebat. tumulo quoque nomen habenti
inferias dederat cum fratribus Hector inanes.
Graeci Aulide morantes.
defuit officio Paridis praesentia tristi,
postmodo qui rapta longum cum coniuge bellum
attulit in patriam; coniurataeque sequuntur
mille rates, gentisque simul commune Pelasgae.
nec dilata foret vindicta, nisi aequora saevi
invia fecissent venti, Boeotaque tellus
Aulide piscosa puppes tenuisset ituras.
hic patrio de more Iovi cum sacra parassent,
ut vetus accensis incanduit ignibus ara,
serpere caeruleum Danai videre draconem
in platanum, coeptis quae stabat proxima sacris.
nidus erat volucrum bis quattuor arbore summa,
quas simul et matrem circum sua damna volantem
corripuit serpens avidoque abscondidit ore.
obstipuere omnes. at veri providus augur
Thestorides 'vincemus' ait: 'gaudete, Pelasgi.
Troia cadet; sed erit nostri mora longa laboris' —
atque novem volucres in belli digerit annos.
ille, ut erat, virides amplexus in arbore ramos
fit lapis; et superat serpentis imagine saxum.
Iphigenia.
Permanet Aoniis Nereus violentus in undis
bellaque non transfert; et sunt, qui parcere Troiae
Neptunum credant, quia moenia fecerat urbi.
at non Thestorides. nec enim nescitve tacetve,
sanguine virgineo placandam virginis iram
esse deae. postquam pietatem publica causa
rexque patrem vicit, castumque datura cruorem
flentibus ante aram stetit Iphigenia ministris,
victa dea est nubemque oculis obiecit, et inter
officium turbamque sacri vocesque precantum
supposita fertur mutasse Mycenida cerva.
ergo ubi, qua decuit, lenita est caede Diana,
et pariter Phoebes, pariter maris ira recessit,
accipiunt ventos a tergo mille carinae,
multaque perpessae Phrygia potiuntur harena.
Cycnus.
Orbe locus medio est inter terrasque fretumque
caelestesque plagas, triplicis confinia mundi:
unde, quod est usquam, quamvis regionibus absit,

inspicitur, penetratque cavas vox omnis ad aures.
Fama tenet summaque domum sibi legit in arce,
innumerosque aditus ac mille foramina tectis
addidit et nullis inclusit limina portis.
nocte dieque patet. tota est ex aere sonanti;
tota fremit vocesque refert, iteratque, quod audit.
nulla quies intus, nullaque silentia parte.
nec tamen est clamor, sed parvae murmura vocis:
qualia de pelagi, si quis procul audiat, undis
esse solent; qualemve sonum, cum Iuppiter atras
increpuit nubes, extrema tonitrua reddunt.
atria turba tenet: veniunt, leve vulgus, euntque;
mixtaque cum veris passim commenta vagantur
milia rumorum, confusaque verba volutant.
e quibus hi vacuas implent sermonibus aures,
hi narrata ferunt alio, mensuraque ficti
crescit, et auditis aliquid novus adicit auctor.
illic Credulitas, illic temerarius Error
vanaque Laetitia est consternatique Timores
Seditioque repens dubioque auctore Susurri.
ipsa, quid in caelo rerum pelagoque geratur
et tellure, videt totumque inquirit in orbem.
Fecerat haec notum, Graias cum milite forti
adventare rates; neque inexpectatus in armis
hostis adest. prohibent aditus litusque tuentur
Troës; et Hectorea primus fataliter hasta,
Protesilaë, cadis, commissaque proelia magno
stant Danais, fortisque animae nece cognitus Hector;
nec Phryges exiguo, quid Achaica dextera posset,
sanguine senserunt. et iam Sigea rubebant
litora, iam leto proles Neptunia Cycnus
mille viros dederat, iam curru instabat Achilles
totaque Peliacae sternebat cuspidis ictu
agmina, perque acies aut Cycnum aut Hectora quaerens
congreditur Cycno. decimum dilatus in annum
Hector erat. tum colla iugo canentia pressos
exhortatus equos currum direxit in hostem,
concutiensque suis vibrantia tela lacertis
'quisquis es, o iuvenis,' dixit 'solamen habeto
mortis, ab Haemonio quod sis iugulatus Achille.'
hactenus Aeacides: vocem gravis hasta secuta est.
sed quamquam certa nullus fuit error in hasta,
nil tamen emissi profecit acumine ferri;
utque hebeti pectus tantummodo contudit ictu,

'nate dea (nam te fama praenovimus)', inquit
ille 'quid a nobis vulnus miraris abesse?' —
mirabatur enim — 'non haec, quam cernis, equinis
fulva iubis cassis, neque onus cava parma sinistrae
auxilio mihi sunt; decor est quaesitus ab istis.
Mars quoque ob hoc capere arma solet. removebitur huius
tegminis officium: tamen indestrictus abibo.
est aliquid, non esse satum Nereïde, sed qui
Nereaque et natas et totum temperet aequor.'
dixit, et haesurum clipei curvamine telum
misit in Aeaciden, quod et aes et proxima rupit
terga novena boum, decimo tamen orbe moratum est.
excutit hoc heros rursusque trementia forti
tela manu torsit: rursus sine vulnere corpus
sincerumque fuit. nec tertia cuspis apertum
et se praebentem valuit destringere Cycnum.
haud secus exarsit, quam circo taurus aperto,
cum sua terribili petit irritamina cornu,
poeniceas vestes, elusaque vulnera sentit.
num tamen exciderit ferrum, considerat, hastae:
haerebat ligno. 'manus est mea debilis ergo,
quasque' ait 'ante habuit vires, effudit in uno?
nam certe valuit, vel cum Lyrnesia primus
moenia deieci, vel cum Tenedonque suoque
Eetioneas implevi sanguine Thebas,
vel cum purpureus populari caede Caicus
fluxit, opusque meae bis sensit Telephus hastae.
hic quoque tot caesis, quorum per litus acervos
et feci et video, valuit mea dextra valetque.'
dixit et, ante actis veluti male crederet, hastam
misit in adversum Lycia de plebe Menoeten
loricamque simul subiectaque pectora rupit.
quo plangente gravem moribundo vertice terram,
extrahit illud idem calido de vulnere telum
atque ait: 'haec manus est, haec, qua modo vicimus, hasta.
utar in hoc isdem: sit in hoc, precor, exitus idem.'
sic fatur Cycnumque petit, nec fraxinus errat,
inque umero sonuit non evitata sinistro:
inde velut muro solidaque a caute repulsa est.
qua tamen ictus erat, signatum sanguine Cycnum
viderat et frustra fuerat gavisus Achilles:
vulnus erat nullum. sanguis fuit ille Menoetae.
tum vero praeceps curru fremebundus ab alto
desilit, et nitido securum comminus hostem

ense petens, parmam gladio galeamque cavari
cernit, at in duro laedi quoque corpore ferrum.
haud tulit ulterius, clipeoque adversa reiecto
ter quater ora viri capulo et cava tempora pulsat:
cedentique sequens instat turbatque ruitque
attonitoque negat requiem. pavor occupat illum,
ante oculosque natant tenebrae. retroque ferenti
aversos passus medio lapis obstitit arvo.
quem super impulsum resupino corpore Cycnum
vi multa vertit terraeque adflixit Achilles.
tum clipeo genibusque premens praecordia duris
vincla trahit galeae: quae presso subdita mento
elidunt fauces et respiramen iterque
eripiunt animae. victum spoliare parabat:
arma relicta videt; corpus deus aequoris albam
contulit in volucrem, cuius modo nomen habebat.

Caeneus.

Hic labor, haec requiem multorum pugna dierum
attulit, et positis pars utraque substitit armis.
dumque vigil Phrygios servat custodia muros,
et vigil Argolicas servat custodia fossas,
festa dies aderat, qua Cycni victor Achilles
Pallada mactatae placabat sanguine vaccae.
cuius ut imposuit prosecta calentibus aris,
et dis acceptus penetravit in aethera nidor,
sacra tulere suam, pars est data cetera mensis.
discubuere toris proceres et corpora tosta
carne replent, vinoque levant curasque sitimque.
non illos citharae, non illos carmina vocum
longave multifori delectat tibia buxi,
sed noctem sermone trahunt, virtusque loquendi
materia est. pugnam referunt hostisque suamque,
inque vices adita atque exhausta pericula saepe
commemorare iuvat. quid enim loqueretur Achilles?
aut quid apud magnum potius loquerentur Achillem?
proxima praecipue domito victoria Cycno
in sermone fuit. visum mirabile cunctis,
quod iuveni corpus nullo penetrabile telo
invictumque a vulnere erat ferrumque terebat.
hoc ipse Aeacides, hoc mirabantur Achivi;
cum sic Nestor ait: 'vestro fuit unicus aevo
contemptor ferri nulloque forabilis ictu
Cycnus. at ipse olim patientem vulnera mille
corpore non laeso Perrhaebum Caenea vidi:
Caenea Perrhaebum, qui factis inclitus Othryn

incoluit. quoque id mirum magis esset in illo,
femina natus erat.' monstri novitate moventur
quisquis adest, narretque rogant. quos inter Achilles:
'dic age (nam cunctis eadem est audire voluntas),
o facunde senex, aevi prudentia nostri,
quis fuerit Caeneus, cur in contraria versus:
qua tibi militia, cuius certamine pugnae
cognitus, a quo sit victus, si victus ab ullo est.'
tum senior: 'quamvis obstet mihi tarda vetustas,
multaque me fugiant primis spectata sub annis,
plura tamen memini. nec quae magis haereat ulla
pectore res nostro est inter bellique domique
acta tot. ac si quem potuit spatiosa senectus
spectatorem operum multorum reddere: vixi
annos bis centum; nunc tertia vivitur aetas.
clara decore fuit proles Elateïa Caenis,
Thessalidum virgo pulcherrima, perque propinquas
perque tuas urbes — tibi enim popularis, Achille, —
multorum frustra votis optata procorum.
temptasset Peleus thalamos quoque forsitan illos;
sed iam aut contigerant illi conubia matris,
aut fuerant promissa, tuae. nec Caenis in ullos
denupsit thalamos, secretaque litora carpens
aequorei vim passa dei est; ita fama ferebat.
utque novae Veneris Neptunus gaudia cepit,
"sint tua vota licet" dixit "secura repulsae:
elige, quid voveas." eadem hoc quoque fama ferebat.
"magnum" Caenis ait "facit haec iniuria votum,
tale pati nil posse, mihi. da, femina ne sim:
omnia praestiteris." graviore novissima dixit
verba sono, poteratque viri vox illa videri: —
sicut erat. nam iam voto deus aequoris alti
adnuerat, dederatque super, ne saucius ullis
vulneribus fieri ferrove occumbere posset.
munere laetus abit studiisque virilibus aevum
exigit Atracides Peneïaque arva pererrat.
Duxerat Hippodamen audaci Ixione natus, *Lapitharum cum Centauris pugna.*
Nubigenasque feros positis ex ordine mensis
arboribus tecto discumbere iusserat antro.
Haemonii proceres aderant, aderamus et ipsi;
festaque confusa resonabat regia turba.
ecce canunt Hymenaeon, et ignibus atria fumant,
cinctaque adest virgo matrum nuruumque caterva,
praesignis facie. felicem diximus illa

coniuge Pirithoum: quod paene fefellimus omen.
nam tibi, saevorum saevissime Centaurorum,
Euryte, quam vino pectus tam virgine visa
ardet, et ebrietas geminata libidine regnat.
protinus eversae turbant convivia mensae,
raptaturque comis per vim nova nupta prehensis.
Eurytus Hippodamen, alii, quam quisque probabant
aut poterant, rapiunt; captaeque erat urbis imago.
femineo clamore sonat domus. ocius omnes
surgimus, et primus "quae te vecordia," Theseus
"Euryte, pulsat" ait, "qui me vivente lacessas
Pirithoum violesque duos ignarus in uno?"
[neve ea magnanimus frustra memoraverit heros,
submovet instantes raptamque furentibus aufert.]
ille nihil contra (neque enim defendere verbis
talia facta potest), sed vindicis ora protervis
insequitur manibus generosaque pectora pulsat.
forte fuit iuxta signis extantibus asper
antiquus crater, quem vastum vastior ipse
sustulit Aegides adversaque misit in ora.
sanguinis ille globos pariter cerebrumque merumque
vulnere et ore vomens madida resupinus harena
calcitrat. ardescunt germani caede bimembres
certatimque omnes uno ore "arma, arma!" loquuntur.
vina dabant animos. et prima pocula pugna
missa volant fragilesque cadi curvique lebetes,
res epulis quondam, tum bello et caedibus aptae.
primus Ophionides Amycus penetralia donis
haud timuit spoliare suis, et primus ab aede
lampadibus densum rapuit funale coruscis;
elatumque alte, veluti qui candida tauri
rumpere sacrifica molitur colla securi,
illisit fronti Lapithae Celadontis, et ossa
non agnoscendo confusa relinquit in ore.
exiluere oculi, disiectisque ossibus oris
acta retro naris medioque est fixa palato.
hunc pede convulso mensae Pellaeus acernae
stravit humi Pelates deiecto in pectora mento,
cumque atro mixtos sputantem sanguine dentes
vulnere Tartareas geminato mittit ad umbras.
proximus ut steterat, spectans altaria vultu
fumida terribili "cur non" ait "utimur istis?"
cumque suis Gryneus immanem sustulit aram
ignibus, et medium Lapitharum iecit in agmen,

depressitque duos, Brotean et Orion. Orio
mater erat Mycale, quam deduxisse canendo
saepe reluctanti constabat cornua lunae.
"non impune feres, teli modo copia detur!"
dixerat Exadius, telique habet instar, in alta
quae fuerant pinu, votivi cornua cervi.
figitur hinc duplici Gryneus in lumina vallo
eruiturque oculos, quorum pars cornibus haeret,
pars fluit in barbam concretaque sanguine pendet.
ecce rapit mediis flagrantem Rhoetus ab aris
pruniceum torrem, dextraque a parte Charaxi
tempora perfringit fulvo protecta capillo.
correpti rapida, veluti seges arida, flamma
arserunt crines, et vulnere sanguis inustus
terribilem stridore sonum dedit, ut dare ferrum
igne rubens plerumque solet, quod forcipe curva
cum faber eduxit, lacubus demittit; at illud
stridet et in tepida submersum sibilat unda.
saucius hirsutis avidum de crinibus ignem
excutit inque umeros limen tellure revulsum
tollit, onus plaustri. quod ne permittat in hostem,
ipsa facit gravitas. socium quoque saxea moles
oppressit spatio stantem propiore Cometen.
gaudia nec retinet Rhoetus. "sic, comprecor," inquit,
"cetera sit fortis castrorum turba tuorum!"
semicremoque novat repetitum stipite vulnus
terque quaterque gravi iuncturas verticis ictu
rupit, et in liquido sederunt ossa cerebro.
victor ad Euagrum Corythumque Dryantaque transit.
e quibus ut prima tectus lanugine malas
procubuit Corythus, "puero quae gloria fuso
parta tibi est?" Euagrus ait. nec dicere Rhoetus
plura sinit, rutilasque ferox in aperta loquentis
condidit ora viri, perque os in pectora, flammas.
te quoque, saeve Drya, circum caput igne rotato
insequitur; sed non in te quoque constitit idem
exitus: assiduae successu caedis ovantem,
qua iuncta est umero cervix, sude figis obusta.
ingemuit duroque sudem vix osse revellit
Rhoetus et ipse suo madefactus sanguine fugit.
fugit et Ornëus Lycabasque et saucius armo
dexteriore Medon et cum Pisenore Thaumas;
quique pedum nuper certamine vicerat omnes
Mermeros (accepto tum vulnere tardius ibat)

et Pholus et Melaneus et Abas praedator aprorum:
quique suis frustra bellum dissuaserat, augur
Asbolus. ille etiam metuenti vulnera Nesso
"ne fuge! ad Herculeos" inquit "servaberis arcus."
at non Eurynomus Lycidasque et Areos et Imbreus
effugere necem: quos omnes dextra Dryantis
perculit adversos. adversum tu quoque, quamvis
terga fugae dederas, vulnus, Crenaee, tulisti:
nam grave respiciens inter duo lumina ferrum,
qua naris fronti committitur, accipis, imae.
in tanto fremitu cunctis sine fine iacebat
sopitus venis et inexperrectus Aphidas,
languentique manu carchesia mixta tenebat,
fusus in Ossaeae villosis pellibus ursae.
quem procul ut vidit frustra nulla arma moventem,
inserit amento digitos "miscenda"que dixit
"cum Styge vina bibes" Phorbas; nec plura moratus
in iuvenem torsit iaculum, ferrataque collo
fraxinus, ut casu iacuit resupinus, adacta est.
mors caruit sensu, plenoque e gutture fluxit
inque toros inque ipsa niger carchesia sanguis.
vidi ego Petraeum conantem evellere terra
glandiferam quercum: quam dum complexibus ambit
et quatit huc illuc labefactaque robora iactat,
lancea Pirithoi costis immissa Petraei
pectora cum duro luctantia robore fixit.
Pirithoi cecidisse Lycum virtute ferebant,
Pirithoi virtute Chromin. sed uterque minorem
victori titulum quam Dictys Helopsque dederunt.
fixus Helops iaculo, quod pervia tempora fecit,
et missum a dextra laevam penetravit ad aurem.
Dictys ab ancipiti delapsus acumine montis,
dum fugit instantem trepidans Ixione natum,
decidit in praeceps et pondere corporis ornum
ingentem fregit suaque induit ilia fractae.
ultor adest Aphareus saxumque e monte revulsum
mittere conatur. mittentem stipite querno
occupat Aegides cubitique ingentia frangit
ossa; nec ulterius dare corpus inutile leto
aut vacat aut curat; tergoque Bienoris alti
insilit, haud solito quemquam portare nisi ipsum;
opposuitque genu costis, prensamque sinistra
caesariem retinens vultum minitantiaque ora
robore nodoso praeduraque tempora fregit.

robore Nedymnum iaculatoremque Lycetum
sternit et immissa protectum pectora barba
Hippason et summis extantem Riphea silvis
Thereaque, Haemoniis qui prensos montibus ursos
ferre domum vivos indignantesque solebat.
haud tulit utentem pugnae successibus ultra
Thesea Demoleon, solidoque revellere trunco
annosam pinum magno molimine temptat.
quod quia non potuit, praefractam misit in hostem.
sed procul a telo Theseus veniente recessit
Pallados admonitu (credi sic ipse volebat):
non tamen arbor iners cecidit. nam Crantoris alti
abscidit iugulo pectusque umerumque sinistrum.
armiger ille tui fuerat genitoris, Achille:
quem Dolopum rector bello superatus Amyntor
Aeacidae dederat pacis pignusque fidemque.
hunc procul ut foedo disiectum vulnere Peleus
vidit, "at inferias, iuvenum gratissime Crantor,
accipe" ait, validoque in Demoleonta lacerto
fraxineam misit contentis viribus hastam,
quae laterum cratem perrupit et ossibus haerens
intremuit. trahit ille manu sine cuspide lignum:
id quoque vix sequitur; cuspis pulmone retenta est.
ipse dolor vires animo dabat. aeger in hostem
erigitur pedibusque virum proculcat equinis.
excipit ille ictus galea clipeoque sonantes
defensatque umeros praetentaque sustinet arma,
perque armos uno duo pectora perforat ictu.
ante tamen leto dederat Phlegraeon et Hylen
eminus, Iphinoum collato Marte Claninque.
additur his Dorylas, qui tempora tecta gerebat
pelle lupi, saevique vicem praestantia teli
cornua vara boum multo rubefacta cruore.
huic ego (nam vires animus dabat) "aspice", dixi
"quantum concedant nostro tua cornua ferro,"
et iaculum torsi. quod cum vitare nequiret,
opposuit dextram passurae vulnera fronti.
affixa est cum fronte manus: fit clamor: at illum
haerentem Peleus et acerbo vulnere victum —
stabat enim propior — mediam ferit ense sub alvum.
prosiluit terraque ferox sua viscera traxit
tractaque calcavit calcataque rupit et illis
crura quoque impediit et inani concidit alvo.
nec te pugnantem tua, Cyllare, forma redemit,

si modo naturae formam concedimus illi.
barba erat incipiens, barbae color aureus, aurea
ex umeris medios coma dependebat in armos.
gratus in ore vigor; cervix umerique manusque
pectoraque artificum laudatis proxima signis,
et quacumque vir est. nec equi mendosa sub illo
deteriorque viro facies. da colla caputque:
Castore dignus erit. sic tergum sessile, sic sunt
pectora celsa toris. totus pice nigrior atra,
candida cauda tamen, color est quoque cruribus albus.
multae illum petiere sua de gente, sed una
abstulit Hylonome, qua nulla decentior inter
semiferos altis habitavit femina silvis.
haec et blanditiis et amando et amare fatendo
Cyllaron una tenet. cultus quoque, quantus in illis
esse potest membris: ut sit coma pectine levis,
ut modo rore maris, modo se violave rosave
implicet, interdum canentia lilia gestet,
bisque die lapsis Pagasaeae vertice silvae
fontibus ora lavet, bis flumine corpora tinguat,
nec nisi quae deceant electarumque ferarum
aut umero aut lateri praetendat vellera laevo.
par amor est illis: errant in montibus una:
antra simul subeunt. et tum Lapitheïa tecta
intrarant pariter, pariter fera bella gerebant.
auctor in incerto est: iaculum de parte sinistra
venit et inferius, quam collo pectora subsunt,
Cyllare, te fixit. parvo cor vulnere laesum
corpore cum toto post tela educta refrixit.
protinus Hylonome morientes excipit artus
impositaque manu vulnus fovet oraque ad ora
admovet atque animae fugienti obsistere temptat.
ut videt extinctum, dictis, quae clamor ad aures
arcuit ire meas, telo, quod inhaeserat illi,
incubuit moriensque suum complexa maritum est.
ante oculos stat et ille meos, qui sena leonum
vinxerat inter se conexis vellera nodis,
Phaeocomes, hominemque simul protectus equumque:
caudice qui misso, quem vix iuga bina moverent,
Tectaphon Oleniden a summo vertice fregit.
ast ego, dum parat hic armis nudare iacentem
(scit tuus hoc genitor), gladium spoliantis in ima
ilia demisi. Chthonius quoque Teleboasque
ense iacent nostro. ramum prior ille bifurcum

gesserat, hic iaculum. iaculo mihi vulnera fecit.
signa vides; apparet adhuc vetus inde cicatrix.
tunc ego debueram capienda ad Pergama mitti:
tum poteram magni, si non superare, morari
Hectoris arma meis. illo sed tempore nullus,
aut puer, Hector erat; nunc me mea deficit aetas.
quid tibi victorem gemini Periphanta Pyraethi,
Ampyca quid referam? qui quadrupedantis Echecli
fixit in adverso cornum sine cuspide vultu.
vecte Pelethronium Macareus in pectus adacto
stravit Erigdupum. memini et venabula condi
inguine Nesseis manibus coniecta Cymeli.
nec tu credideris tantum cecinisse futura
Ampyciden Mopsum. Mopso iaculante biformis
occubuit frustraque loqui temptavit Hodites,
ad mentum lingua mentoque ad guttura fixo.
quinque neci Caeneus dederat, Styphelumque Bromumque
Antimachumque Elymumque securiferumque Pyracmon.
vulnera non memini; numerum nomenque notavi.
provolat Emathii spoliis armatus Halaesi,
quem dederat leto, membris et corpore Latreus
maximus. huic aetas inter iuvenemque senemque,
vis iuvenalis erat; variabant tempora cani.
qui clipeo gladioque Macedoniaque sarissa
conspicuus faciemque obversus in agmen utrumque
armaque concussit certumque equitavit in orbem
verbaque tot fudit vacuas animosus in auras:
"et te, Caeni, feram? nam tu mihi femina semper,
tu mihi Caenis eris. nec te natalis origo
commonuit, mentemque subit, quo praemia facto,
quaque viri falsam speciem mercede pararis?
quid sis nata, vide, vel quid sis passa; columque,
i, cape cum calathis, et stamina pollice torque:
bella relinque viris." iactanti talia Caeneus
extentum cursu missa latus eruit hasta,
qua vir equo commissus erat. furit ille dolore
nudaque Phyllei iuvenis ferit ora sarissa.
non secus haec resilit, quam tecti a culmine grando,
aut si quis parvo feriat cava tympana saxo.
comminus aggreditur laterique recondere duro
luctatur gladium: gladio loca pervia non sunt.
"haud tamen effugies! medio iugulaberis ense,
quandoquidem mucro est hebes" inquit, et in latus ensem
obliquat longaque amplectitur ilia dextra.

plaga facit gemitus in corpore marmoris icti,
fractaque dissiluit percusso lammina callo.
ut satis illaesos miranti praebuit artus,
"nunc age," ait Caeneus "nostro tua corpora ferro
temptemus!" capuloque tenus demisit in armos
ensem fatiferum caecumque in viscera movit
versavitque manu vulnusque in vulnere fecit.
ecce ruunt vasto rabidi clamore bimembres
telaque in hunc omnes unum mittuntque feruntque.
tela retusa cadunt; manet imperfossus ab omni
inquecruentatus Caeneus Elateïus ictu.
fecerat attonitos nova res. "heu dedecus ingens!"
Monychus exclamat, "populus superamur ab uno,
vixque viro. quamquam ille vir est: nos segnibus actis,
quod fuit ille, sumus. quid membra immania prosunt?
quid geminae vires, et quod fortissima rerum
in nobis duplex natura animalia iunxit?
nec nos matre dea nec nos Ixione natos
esse reor; qui tantus erat, Iunonis ut altae
spem caperet: nos semimari superamur ab hoste.
saxa trabesque super totosque involvite montes,
vivacemque animam missis elidite silvis!
silva premat fauces, et erit pro vulnere pondus."
dixit. et insani deiectam viribus austri
forte trabem nactus, validum coniecit in hostem:
exemplumque fuit. parvoque in tempore nudus
arboris Othrys erat, nec habebat Pelion umbras.
obrutus immani cumulo sub pondere Caeneus
aestuat arboreo congestaque robora duris
fert umeris. sed enim postquam super ora caputque
crevit onus, neque habet, quas ducat, spiritus auras,
deficit interdum: modo se superantia frustra
tollere conatur iactasque evolvere silvas;
interdumque movet: veluti, quam cernimus, ecce,
ardua si terrae quatiatur motibus Ide.
exitus in dubio est. alii sub inania corpus
Tartara detrusum silvarum mole ferebant:
abnuit Ampycides medioque ex aggere fulvis
vidit avem pennis liquidas exire sub auras,
quae mihi tunc primum, tunc est conspecta supremum.
hanc ubi lustrantem leni sua castra volatu
Mopsus et ingenti circum clangore sonantem
aspexit pariterque animo est oculisque secutus,
"o salve," dixit "Lapithaeae gloria gentis,

maxime vir quondam, sed nunc avis unica, Caeneu!"
credita res auctore suo est. dolor addidit iram,
oppressumque aegre tulimus tot ab hostibus unum;
nec prius abstitimus ferro exercere dolorem,
quam data pars leto, partem fuga noxque removit.'

Periclymenus.

Haec inter Lapithas et semihomines Centauros
proelia, Tlepolemus, Pylio referente, dolorem
praeteriti Alcidae tacito non pertulit ore
atque ait: "Herculeae mirum est oblivia laudis
acta tibi, senior. certe mihi saepe referre
Nubigenas domitos a se pater ipse solebat.'
tristis ad haec Pylius: 'quid me meminisse malorum
cogis et obductos annis rescindere luctus
inque tuum genitorem odium offensasque fateri?
ille quidem maiora fide, di! gessit et orbem
implevit meritis, quod mallem posse negare:
sed neque Deïphobum nec Polydamanta nec ipsum
Hectora laudamus. quis enim laudaverit hostem?
ille tuus genitor Messenia moenia quondam
stravit et immeritas urbes Elimque Pylumque
diruit inque meos ferrum flammamque Penates
impulit. utque alios taceam, quos ille peremit:
bis sex Nelidae fuimus, conspecta iuventus:
bis sex Herculeis ceciderunt, me minus uno,
viribus. atque alios vinci potuisse ferendum est:
mira Periclymeni mors est. cui posse figuras
sumere quas vellet rursusque reponere sumptas
Neptunus dederat, Nelei sanguinis auctor.
hic ubi nequiquam est formas variatus in omnes,
vertitur in faciem volucris, quae fulmina curvis
ferre solet pedibus, divum gratissima regi.
viribus usus avis, pennis rostroque redunco
hamatisque viri laniaverat unguibus ora.
tendit in hanc nimium certos Tirynthius arcus
atque inter nubes sublimia membra ferentem
pendentemque ferit, lateri qua iungitur ala.
nec grave vulnus erat: sed rupti vulnere nervi
deficiunt motumque negant viresque volandi.
decidit in terram, non concipientibus auras
infirmis pennis; et qua levis haeserat alae,
corporis adfixi pressa est gravitate sagitta
perque latus summum iugulo est exacta sinistro.
nunc videor debere tui praeconia rebus
Herculis, o Rhodiae ductor pulcherrime classis:

nec tamen ulterius, quam fortia facta silendo,
ulciscor fratres: solida est mihi gratia tecum.'
Haec postquam dulci Neleïus edidit ore,
a sermone senis repetito munere Bacchi
surrexere toris; nox est data cetera somno.

Achilles.

At deus, aequoreas qui cuspide temperat undas,
in volucrem corpus nati Phaëthontida versum
mente dolet patria, saevumque perosus Achillem
exercet memores plus quam civiliter iras.
iamque fere tracto duo per quinquennia bello,
talibus intonsum compellat Sminthea dictis:
'o mihi de fratris longe gratissime natis,
irrita qui mecum posuisti moenia Troiae,
ecquid, ubi has iamiam casuras aspicis arces,
ingemis? aut ecquid tot defendentia muros
milia caesa doles? ecquid, ne persequar omnes,
Hectoris umbra subit circum sua Pergama tracti?
cum tamen ille ferox belloque cruentior ipso
vivit adhuc, operis nostri populator, Achilles.
det mihi se: faxo, triplici quid cuspide possim,
sentiat. at quoniam concurrere comminus hosti
non datur, occulta necopinum perde sagitta!'
adnuit atque animo pariter patruoque suoque
Delius indulgens nebula velatus in agmen
pervenit Iliacum, mediaque in caede virorum
rara per ignotos spargentem cernit Achivos
tela Parim; fassusque deum 'quid spicula perdis
sanguine plebis?' ait. 'si qua est tibi cura tuorum,
vertere in Aeaciden caesosque ulciscere fratres!'
dixit et, ostendens sternentem Troica ferro
corpora Peliden, arcus obvertit in illum,
certaque letifera direxit spicula dextra.
quod Priamus gaudere senex post Hectora posset,
hoc fuit. ille igitur tantorum victor, Achille,
victus es a timido Graiae raptore maritae!
at si femineo fuerat tibi Marte cadendum,
Thermodontiaca malles cecidisse bipenni.
iam timor ille Phrygum, decus et tutela Pelasgi
nominis, Aeacides, caput insuperabile bello,
arserat. armarat deus idem, idemque cremarat.
iam cinis est; et de tam magno restat Achille
nescio quid, parvam quod non bene compleat urnam.
at vivit, totum quae gloria compleat orbem.
haec illi mensura viro respondet, et hac est

par sibi Pelides nec inania Tartara sentit.
ipse etiam, ut, cuius fuerit, cognoscere possis,
bella movet clipeus, deque armis arma feruntur.
non ea Tydides, non audet Oïleos Aiax,
non minor Atrides, non bello maior et aevo
poscere, non alii: soli Telamone creato
Laërteque fuit tantae fiducia laudis.
a se Tantalides onus invidiamque removit
Argolicosque duces mediis considere castris
iussit et arbitrium litis traiecit in omnes.

LIBER TERTIUS DECIMUS.

Armorum iudicium.

Consedere duces et vulgi stante corona
surgit ad hos clipei dominus septemplicis Aiax.
utque erat impatiens irae, Sigeïa torvo
litora respexit classemque in litore vultu
intendensque manus 'agimus, pro Iuppiter!' inquit
'ante rates causam, et mecum confertur Ulixes!
at non Hectoreis dubitavit cedere flammis,
quas ego sustinui, quas hac a classe fugavi.
tutius est igitur fictis contendere verbis,
quam pugnare manu. sed nec mihi dicere promptum,
nec facere est isti: quantumque ego Marte feroci
inque acie valeo, tantum valet iste loquendo.
nec memoranda tamen vobis mea facta, Pelasgi,
esse reor; vidistis enim: sua narret Ulixes,
quae sine teste gerit, quorum nox conscia sola est. —
praemia magna peti fateor; sed demit honorem
aemulus: Aiaci non est tenuisse superbum,
sit licet hoc ingens, quicquid speravit Ulixes.
iste tulit pretium iam nunc tentaminis huius:
quo cum victus erit, mecum certasse feretur. —
atque ego, si virtus in me dubitabilis esset,
nobilitate potens essem, Telamone creatus,
moenia qui forti Troiana sub Hercule cepit
litoraque intravit Pagasaea Colcha carina.
Aeacus huic pater est, qui iura silentibus illic
reddit, ubi Aeoliden saxum grave Sisyphon urget.
Aeacon agnoscit summus prolemque fatetur
Iuppiter esse suam. sic ab Iove tertius Aiax.
nec tamen haec series in causam prosit, Achivi,
si mihi cum magno non est communis Achille.

frater erat; fraterna peto. quid sanguine cretus
Sisyphio furtisque et fraude simillimus illi
inserit Aeacidis alienae nomina gentis? —
an quod in arma prior nulloque sub indice veni,
arma neganda mihi? potiorque videbitur ille,
ultima qui cepit detrectavitque furore
militiam ficto, donec sollertior isto,
sed sibi inutilior, timidi commenta retexit
Naupliades animi vitataque traxit ad arma?
optima num sumat, quia sumere noluit ulla:
nos inhonorati et donis patruelibus orbi,
obtulimus quia nos ad prima pericula, simus? —
atque utinam aut verus furor ille, aut creditus esset,
nec comes hic Phrygias unquam venisset ad arces
hortator scelerum! non te, Poeantia proles,
expositum Lemnos nostro cum crimine haberet:
qui nunc, ut memorant, silvestribus abditus antris
saxa moves gemitu Laërtiadaeque precaris,
quae meruit; quae, si di sunt, non vana precaris.
et nunc ille, eadem nobis iuratus in arma,
heu! pars una ducum, quo successore sagittae
Herculis utuntur, fractus morboque fameque
velaturque aliturque avibus, volucresque petendo
debita Troianis exercet spicula fatis. —
ille tamen vivit, quia non comitavit Ulixen.
mallet et infelix Palamedes esse relictus:
[viveret, aut certe letum sine crimine haberet.]
quem male convicti nimium memor iste furoris
prodere rem Danaam finxit fictumque probavit
crimen et ostendit, quod iam praefoderat, aurum.
ergo aut exilio vires subduxit Achivis
aut nece: sic pugnat, sic est metuendus Ulixes. —
qui licet eloquio fidum quoque Nestora vincat,
haud tamen efficiet, desertum ut Nestora crimen
esse rear nullum; qui cum imploraret Ulixem
vulnere tardus equi fessusque senilibus annis,
proditus a socio est. non haec mihi crimina fingi
scit bene Tydides, qui nomine saepe vocatum
corripuit trepidoque fugam exprobravit amico.
aspiciunt oculis superi mortalia iustis:
en eget auxilio, qui non tulit; utque reliquit,
sic linquendus erat: legem sibi dixerat ipse.
conclamat socios. adsum, videoque trementem
pallentemque metu et trepidantem morte futura.

opposui molem clipei texique iacentem
servavique animam (minimum est hic laudis) inertem.
si perstas certare, locum redeamus in illum:
redde hostem vulnusque tuum solitumque timorem,
post clipeumque late et mecum contende sub illo.
at postquam eripui, cui standi vulnera vires
non dederant, nullo tardatus vulnere fugit. —
Hector adest secumque deos in proelia ducit;
quaque ruit, non tu tantum terreris, Ulixe,
sed fortes etiam: tantum trahit ille timoris.
hunc ego sanguineae successu caedis ovantem
eminus ingenti resupinum pondere fudi:
hunc ego poscentem, cum quo concurreret, unus
sustinui. sortemque meam vovistis, Achivi,
et vestrae valuere preces. si quaeritis huius
fortunam pugnae: non sum superatus ab illo. —
ecce ferunt Troës ferrumque ignesque Iovemque
in Danaas classes. ubi nunc facundus Ulixes?
nempe ego mille meo protexi pectore puppes,
spem vestri reditus. date pro tot navibus arma. —
quod si vera licet mihi dicere, quaeritur istis,
quam mihi, maior honos, coniunctaque gloria nostra est:
atque Aiax armis, non Aiaci arma petuntur.
conferat his Ithacus Rhesum imbellemque Dolona
Priamidenque Helenum rapta cum Pallade captum!
luce nihil gestum, nihil est Diomede remoto.
si semel ista datis meritis tam vilibus arma,
dividite, et pars sit maior Diomedis in illis.
quo tamen haec Ithaco? qui clam, qui semper inermis
rem gerit et furtis incautum decipit hostem?
ipse nitor galeae claro radiantis ab auro
insidias prodet manifestabitque latentem.
sed neque Dulichius sub Achillis casside vertex
pondera tanta feret, nec non onerosa gravisque
Pelias hasta potest imbellibus esse lacertis,
nec clipeus, vasti caelatus imagine mundi,
conveniet timidae nataeque ad furta sinistrae.
debilitaturum quid te petis, improbe, munus?
quod tibi si populi donaverit error Achivi,
cur spolieris, erit, non cur metuaris ab hoste;
et fuga, qua sola cunctos, timidissime, vincis,
tarda futura tibi est gestamina tanta trahenti.
adde quod iste tuus, tam raro proelia passus,
integer est clipeus; nostro, qui tela ferendo

mille patet plagis, novus est successor habendus.
denique — quid verbis opus est? — spectemur agendo!
arma viri fortis medios mittantur in hostes:
inde iubete peti et referentem ornate relatis!'
Finierat Telamone satus, vulgique secutum
ultima murmur erat; donec Laërtius heros
astitit atque oculos paulum tellure moratos
sustulit ad proceres expectatoque resolvit
ora sono; neque abest facundis gratia dictis:
'Si mea cum vestris valuissent vota, Pelasgi,
non foret ambiguus tanti certaminis heres,
tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille.
quem quoniam non aequa mihi vobisque negarunt
fata,' — manuque simul veluti lacrimantia tersit
lumina — 'quis magno melius succedat Achilli,
quam per quem magnus Danais successit Achilles?
huic modo ne prosit, quod, uti est, hebes esse videtur,
neve mihi noceat, quod vobis semper, Achivi,
profuit, ingenium; meaque haec facundia, si qua est,
quae nunc pro domino, pro vobis saepe locuta est,
invidia careat. — bona nec sua quisque recuset.
nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi,
vix ea nostra voco. sed enim, quia rettulit Aiax
esse Iovis pronepos: nostri quoque sanguinis auctor
Iuppiter est, totidemque gradus distamus ab illo.
nam mihi Laërtes pater est, Arcesius illi,
Iuppiter huic: neque in his quisquam damnatus et exul.
est quoque per matrem Cyllenius addita nobis
altera nobilitas. deus est in utroque parente.
sed neque materno quod sum generosior ortu,
nec mihi quod pater est fraterni sanguinis insons,
proposita arma peto: meritis expendite causam,
dummodo, quod fratres Telamon Peleusque fuerunt,
Aiacis meritum non sit nec sanguinis ordo:
sed virtutis honor spoliis quaeratur in istis.
aut si proximitas primusque requiritur heres,
est genitor Peleus, est Pyrrhus filius illi.
quis locus Aiaci? Phthiam haec Scyrumve ferantur.
nec minus est isto Teucer patruelis Achilli:
num petit ille tamen? num si petat, auferat illa? —
ergo operum quoniam nudum certamen habetur:
plura quidem feci, quam quae comprendere dictis
in promptu mihi sit. rerum tamen ordine ducar.
praescia venturi genetrix Nereia leti

dissimulat cultu natum, et deceperat omnes,
in quibus Aiacem, sumptae fallacia vestis.
arma ego femineis animum motura virilem
mercibus inserui: neque adhuc proiecerat heros
virgineos habitus, cum parmam hastamque tenenti
"nate dea," dixi "tibi se peritura reservant
Pergama. quid dubitas ingentem evertere Troiam?"
iniecique manum, fortemque ad fortia misi. —
ergo opera illius mea sunt. ego Telephon hasta
pugnantem domui: victum orantemque refeci.
quod Thebae cecidere, meum est. me credite Lesbon,
me Tenedon Chrysenque et Cillan, Apollinis urbes,
et Scyrum cepisse; mea concussa putate
procubuisse solo Lyrnesia moenia dextra.
utque alios taceam: qui saevum perdere posset
Hectora, nempe dedi: per me iacet inclitus Hector!
illis haec armis, quibus est inventus Achilles,
arma peto: vivo dederam, post fata reposco. —
ut dolor unius Danaos pervenit ad omnes,
Aulidaque Euboicam complerunt mille carinae,
expectata diu, nulla aut contraria classi
flamina erant; duraeque iubent Agamemnona sortes
immeritam saevae natam mactare Dianae.
denegat hoc genitor divisque irascitur ipsis,
atque in rege tamen pater est. ego mite parentis
ingenium verbis ad publica commoda verti.
hanc equidem (fateor, fassoque ignoscat Atrides)
difficilem tenui sub iniquo iudice causam.
hunc tamen utilitas populi fraterque datique
summa movet sceptri, laudem ut cum sanguine penset:
mittor et ad matrem, quae non hortanda, sed astu
decipienda fuit. quo si Telamonius isset,
orba suis essent etiamnum lintea ventis. —
mittor et Iliacas audax orator ad arces,
visaque et intrata est altae mihi curia Troiae:
plenaque adhuc erat illa viris. interritus egi,
quam mihi mandarat communis Graecia causam,
accusoque Parim praedamque Helenamque reposco
et moveo Priamum Priamoque Antenora iunctum.
at Paris et fratres, et qui rapuere sub illo,
vix tenuere manus — scis hoc, Menelae! — nefandas,
primaque lux nostri tecum fuit illa pericli. —
longa referre mora est, quae consilioque manuque
utiliter feci spatiosi tempore belli.

post acies primas urbis se moenibus hostes
continuere diu, nec aperti copia Martis
ulla fuit: decimo demum pugnavimus anno.
quid facis interea, qui nil nisi proelia nosti?
quis tuus usus erat? nam si mea facta requiris,
hostibus insidior, fossas munimine cingo,
consolor socios, ut longi taedia belli
mente ferant placida; doceo, quo simus alendi
armandique modo; mittor, quo postulat usus. —
ecce Iovis monitu deceptus imagine somni
rex iubet incepti curam dimittere belli.
ille potest auctore suam defendere vocem.
non sinat hoc Aiax, delendaque Pergama poscat,
quodque potest, pugnet! det, quod vaga turba sequatur!
cur non arma capit? cur non remoratur ituros?
non erat hoc nimium nunquam nisi magna loquenti.
quid quod et ipse fugit? vidi, puduitque videre,
cum tu terga dares inhonestaque vela parares.
nec mora, "quid facitis? quae vos dementia" dixi
"concitat, o socii, captam dimittere Troiam?
quidve domum fertis decimo, nisi dedecus, anno?"
talibus atque aliis, in quae dolor ipse disertum
fecerat, aversos profuga de classe reduxi.
convocat Atrides socios terrore paventes.
nec Telamoniades etiam nunc hiscere quicquam
audet. at ausus erat reges incessere dictis
Thersites, etiam per me haud impune, protervis.
erigor et trepidos cives exhortor in hostem
amissamque mea virtutem voce repono.
tempore ab hoc, quodcumque potest fecisse videri
fortiter iste, meum est: qui dantem terga retraxi. —
denique de Danais quis te laudatve petitve?
at sua Tydides mecum communicat acta,
me probat et socio semper confidit Ulixe.
est aliquid, de tot Graiorum milibus unum
a Diomede legi. nec me sors ire iubebat:
sic tamen et spreto noctisque hostisque periclo
ausum eadem, quae nos, Phrygia de gente Dolona
interimo: non ante tamen, quam cuncta coëgi
prodere, et edidici, quid perfida Troia pararet.
omnia cognoram, nec, quod specularer, habebam;
et iam promissa poteram cum laude reverti.
haud contentus eo petii tentoria Rhesi
inque suis ipsum castris comitesque peremi;

atque ita captivo victor votisque potitus
ingredior, curru laetos imitante triumphos.
cuius equos pretium pro nocte poposcerat hostis,
arma negate mihi, fueritque benignior Aiax! —
quid Lycii referam Sarpedonis agmina ferro
devastata meo? cum multo sanguine fudi
Coeranon Iphitiden et Alastoraque Chromiumque
Alcandrumque Haliumque Noëmonaque Prytanimque,
exitioque dedi cum Chersidamante Thoona
et Charopem, fatisque immitibus Ennomon actum,
quique minus celebres nostra sub moenibus urbis
procubuere manu. — sunt et mihi vulnera, cives,
ipso pulchra loco. nec vanis credite verbis:
aspicite en!' vestemque manu diduxit et 'haec sunt
pectora semper' ait 'vestris exercita rebus.
at nil impendit per tot Telamonius annos
sanguinis in socios, et habet sine vulnere corpus.
quid tamen hoc refert, si se pro classe Pelasga
arma tulisse refert contra Troasque Iovemque?
confiteorque, tulit. neque enim bene facta maligne
detractare meum est: modo ne communia solus
occupet, atque aliquem vobis quoque reddat honorem. —
reppulit Actorides sub imagine tutus Achillis
Troas ab arsuris cum defensore carinis. —
ausum etiam Hectoreis solum concurrere telis
se putat, oblitus regisque ducumque meique,
nonus in officio et praelatus munere sortis.
sed tamen eventus vestrae, fortissime, pugnae
quis fuit? Hector abit violatus vulnere nullo. —
me miserum, quanto cogor meminisse dolore
temporis illius, quo Graium murus, Achilles
procubuit! nec me lacrimae luctusque timorque
tardarunt, quin corpus humo sublime referrem.
his umeris, his, inquam, umeris ego corpus Achillis
et simul arma tuli. quae nunc quoque ferre laboro.
sunt mihi, quae valeant in talia pondera, vires:
est animus certe vestros sensurus honores. —
scilicet idcirco pro nato caerula mater
ambitiosa suo fuit, ut caelestia dona,
artis opus tantae, rudis et sine pectore miles
indueret? neque enim clipei caelamina novit,
Oceanum et terras cumque alto sidera caelo,
Pleïadasque Hyadasque immunemque aequoris Arcton
diversosque orbes nitidumque Orionis ensem.

[postulat, ut capiat, quae non intellegit, arma!] —
quid quod me, duri fugientem munera belli,
arguit incepto serum accessisse labori,
nec se magnanimo maledicere sentit Achilli?
si simulasse vocat crimen: simulavimus ambo.
si mora pro culpa est: ego sum maturior illo.
me pia detinuit coniunx, pia mater Achillem:
primaque sunt illis data tempora, cetera vobis.
haud timeo, si iam nequeam defendere, crimen
cum tanto commune viro. deprensus Ulixis
ingenio tamen ille: at non Aiacis Ulixes. —
neve in me stolidae convicia fundere linguae
admiremur eum, vobis quoque digna pudore
obicit. an falso Palameden crimine turpe est
accusasse mihi, vobis damnasse decorum?
sed neque Naupliades facinus defendere tantum
tamque patens valuit, nec vos audistis in illo
crimina: vidistis, praestoque obiecta patebant. —
nec Poeantiaden quod habet Volcania Lemnos,
esse reus merui. factum defendite vestrum:
consensistis enim. nec me suasisse negabo,
ut se subtraheret bellique viaeque labori
temptaretque feros requie lenire dolores.
paruit, et vivit. non haec sententia tantum
fida, sed et felix, cum sit satis esse fidelem.
quem quoniam vates delenda ad Pergama poscunt,
ne mandate mihi: melius Telamonius ibit
eloquioque virum morbisque iraque furentem
molliet, aut aliqua producet callidus arte...
ante retro Simois fluet et sine frondibus Ide
stabit, et auxilium promittet Achaia Troiae,
quam, cessante meo pro vestris pectore rebus,
Aiacis stolidi Danais sollertia prosit!
sis licet infestus sociis regique mihique,
dure Philoctete; licet execrere meumque
devoveas sine fine caput, cupiasque dolenti
me tibi forte dari nostrumque haurire cruorem:
te tamen aggrediar; fiet tibi copia nostri;
tamque tuis potiar — faveat Fortuna — sagittis,
quam sum Dardanio, quem cepi, vate potitus;
quam responsa deum Troianaque fata retexi;
quam rapui Phrygiae signum penetrale Minervae
hostibus e mediis. et se mihi conferat Aiax?
nempe capi Troiam prohibebant fata sine illo. —

fortis ubi est Aiax? ubi sunt ingentia magni
verba viri? cur hic metuis? cur audet Ulixes
ire per excubias et se committere nocti,
perque feros enses non tantum moenia Troum,
verum etiam summas arces intrare suaque
eripere aede deam raptamque adferre per hostes?
quae nisi fecissem, frustra Telamone creatus
gestasset laeva taurorum tergora septem.
illa nocte mihi Troiae victoria parta est.
Pergama tunc vici, cum vinci posse coegi.
desine Tydiden vultuque et murmure nobis
ostentare meum. pars est sua laudis in illo.
nec tu, cum socia clipeum pro classe tenebas,
solus eras: tibi turba comes, mihi contigit unus. —
qui nisi pugnacem sciret sapiente minorem
esse, nec indomitae deberi praemia dextrae,
ipse quoque haec peteret; peteret moderatior Aiax
Eurypylusque ferox claroque Andraemone natus,
nec minus Idomeneus patriaque creatus eadem
Meriones, peteret maioris frater Atridae.
quippe manu fortes (nec sunt tibi Marte secundi)
consiliis cessere meis. tibi dextera bello
utilis: ingenium est, quod eget moderamine nostro.
tu vires sine mente geris: mihi cura futuri.
tu pugnare potes: pugnandi tempora mecum
eligit Atrides. tu tantum corpore prodes:
nos animo. quantoque, ratem qui temperat, anteit
remigis officium, quanto dux milite maior:
tantum ego te supero. nec non in corpore nostro
pectora sunt potiora manu: vigor omnis in illis. —
at vos, o proceres, vigili date praemia vestro;
proque tot annorum cura, quibus anxius egi,
hunc titulum meritis pensandum reddite nostris.
iam labor in fine est. obstantia fata removi,
altaque, posse capi faciendo, Pergama cepi.
per spes nunc socias casuraque moenia Troum,
perque deos oro, quos hosti nuper ademi,
per si quid superest, quod sit sapienter agendum,
si quid adhuc audax ex praecipitique petendum est:
[si Troiae fatis aliquid restare putatis]
este mei memores! aut si mihi non datis arma,
huic date!' — et ostendit signum fatale Minervae.
Mota manus procerum est; et quid facundia posset,
re patuit: fortisque viri tulit arma disertus.

Hectora qui solus, qui ferrum ignesque Iovemque
sustinuit totiens, unam non sustinet iram,
invictumque virum vicit dolor. arripit ensem
et 'meus hic certe est: an et hunc sibi poscit Ulixes?
hoc' ait 'utendum est in me mihi. quique cruore
saepe Phrygum maduit, domini nunc caede madebit,
ne quisquam Aiacem possit superare nisi Aiax.'
dixit, et in pectus tum demum vulnera passum,
qua patuit ferrum, letalem condidit ensem.
nec valuere manus infixum educere telum:
expulit ipse cruor. rubefactaque sanguine tellus
purpureum viridi genuit de caespite florem,
qui prius Oebalio fuerat de vulnere natus.
littera communis mediis pueroque viroque
inscripta est foliis, haec nominis, illa querelae.

Hecuba.

Victor ad Hypsipyles patriam clarique Thoantis
et veterum terras infames caede virorum
vela dat, ut referat, Tirynthia tela, sagittas
quae postquam ad Graios, domino comitante, revexit,
imposita est sero tandem manus ultima bello.
[Troia simul Priamusque cadunt: Priameïa coniunx
perdidit infelix hominis post omnia formam
externasque novo latratu terruit oras,
longus in angustum qua clauditur Hellespontus.]
Ilion ardebat, neque adhuc consederat ignis:
exiguumque senis Priami Iovis ara cruorem
combiberat. tractata comis antistita Phoebi
non profecturas tendebat ad aethera palmas.
Dardanidas matres, patriorum signa deorum
dum licet amplexas succensaque templa tenentes,
invidiosa trahunt victores praemia Grai.
mittitur Astyanax illis de turribus, unde
pugnantem pro se proavitaque regna tuentem
saepe videre patrem monstratum a matre solebat.
iamque viam suadet boreas, flatuque secundo
carbasa mota sonant. iubet uti navita ventis.
'Troia, vale! rapimur' clamant, dant oscula terrae
Troades, et patriae fumantia tecta relinquunt.
ultima conscendit classem, miserabile visu,
in mediis Hecuba natorum inventa sepulcris.
prensantem tumulos atque ossibus oscula dantem
Dulichiae traxere manus. tamen unius hausit
inque sinu cineres secum tulit Hectoris haustos.
Hectoris in tumulo canum de vertice crinem,

inferias inopes, crinem lacrimasque reliquit.
Est, ubi Troia fuit, Phrygiae contraria tellus
Bistoniis habitata viris. Polymestoris illic
regia dives erat, cui te commisit alendum
clam, Polydore, pater, Phrygiisque removit ab armis:
consilium sapiens, sceleris nisi praemia magnas
adiecisset opes, animi irritamen avari.
ut cecidit fortuna Phrygum, capit impius ensem
rex Thracum iuguloque sui demisit alumni:
et tamquam tolli cum corpore crimina possent,
exanimem scopulo subiectas misit in undas.
litore Threïcio classem religarat Atrides,
dum mare pacatum, dum ventus amicior esset.
hic subito, quantus cum viveret esse solebat,
exit humo late rupta similisque minanti
temporis illius vultum referebat Achilles,
quo ferus iniustum petiit Agamemnona ferro.
'immemores'que 'mei disceditis,' inquit, 'Achivi?
obrutaque est mecum virtutis gratia nostrae?
ne facite! utque meum non sit sine honore sepulcrum,
placet Achilleos mactata Polyxena Manes.'
dixit. et, immiti sociis parentibus umbrae,
rapta sinu matris, quam iam prope sola fovebat,
fortis et infelix et plus quam femina virgo
ducitur ad tumulum diroque fit hostia busto.
quae memor ipsa sui, postquam crudelibus aris
admota est sensitque sibi fera sacra parari,
utque Neoptolemum stantem ferrumque tenentem
inque suo vidit figentem lumina vultu,
'utere iamdudum generoso sanguine' dixit:
'nulla mora est: vel tu iugulo vel pectore telum
conde meo!' iugulumque simul pectusque retexit.
'scilicet haud ulli servire Polyxena ferrem;
haud per tale sacrum numen placabitis ullum.
mors tantum vellem matrem mea fallere posset.
mater obest minuitque necis mihi gaudia. quamvis
non mea mors illi, verum sua vita tremenda est.
vos modo, ne Stygios adeam non libera Manes,
ite procul, si iusta peto, tactuque viriles
virgineo removete manus. acceptior illi,
quisquis is est, quem caede mea placare paratis,
liber erit sanguis. si quos tamen ultima nostri
verba movent oris (Priami vos filia regis,
non captiva rogat), genetrici corpus inemptum

reddite; neve auro redimat ius triste sepulcri,
sed lacrimis. tunc, cum poterat, redimebat et auro.'
dixerat. at populus lacrimas, quas illa tenebat,
non tenet. ipse etiam flens invitusque sacerdos
praebita coniecto rupit praecordia ferro.
illa super terram defecto poplite labens
pertulit intrepidos ad fata novissima vultus.
tunc quoque cura fuit partes velare tegendas,
cum caderet, castique decus servare pudoris.
Troades excipiunt deploratosque recensent
Priamidas, et quid dederit domus una cruoris,
teque gemunt, virgo, teque, o modo regia coniunx,
regia dicta parens, Asiae florentis imago,
nunc etiam praedae mala sors, quam victor Ulixes
esse suam nollet, nisi quod tamen Hectora partu
edideras. dominum matri vix repperit Hector.
quae corpus complexa animae tam fortis inane,
quas totiens patriae dederat natisque viroque,
huic quoque dat lacrimas. lacrimas in vulnera fundit
osculaque ore tegit consuetaque pectora plangit,
canitiemque suam concreto in sanguine verrens
plura quidem, sed et haec laniato pectore dixit:
'nata, tuae — quid enim superest? — dolor ultime matris,
nata, iaces; videoque tuum, mea vulnera, vulnus.
en, ne perdiderim quemquam sine caede meorum,
tu quoque vulnus habes. at te, quia femina, rebar
a ferro tutam: cecidisti et femina ferro;
totque tuos idem fratres, te perdidit idem,
exitium Troiae nostrique orbator, Achilles.
at postquam cecidit Paridis Phoebique sagittis,
nunc certe, dixi, non est metuendus Achilles —
nunc quoque mi metuendus erat. cinis ipse sepulti
in genus hoc saevit: tumulo quoque sensimus hostem:
Aeacidae fecunda fui. iacet Ilion ingens,
eventuque gravi finita est publica clades,
sed finita tamen. soli mihi Pergama restant,
in cursuque meus dolor est. modo maxima rerum,
tot generis natisque potens nuribusque viroque,
nunc trahor exul, inops, tumulis avulsa meorum,
Penelopes munus. quae me data pensa trahentem
matribus ostendens Ithacis "haec Hectoris illa est
clara parens, haec est" dicet "Priameïa coniunx."
postque tot amissos tu nunc, quae sola levabas
maternos luctus, hostilia busta piasti.

inferias hosti peperi. quo ferrea resto?
quidve moror? quo me servas, annosa senectus?
quo, di crudeles, nisi quo nova funera cernam,
vivacem differtis anum? quis posse putaret
felicem Priamum post diruta Pergama dici?
felix morte sua est, nec te, mea nata, peremptam
aspicit, et vitam pariter regnumque reliquit.
at, puto, funeribus dotabere, regia virgo,
condeturque tuum monumentis corpus avitis.
non haec est fortuna domus. tibi munera matris
contingent fletus peregrinaeque haustus harenae.
omnia perdidimus. superest, cur vivere tempus
in breve sustineam, proles gratissima matri,
nunc solus, quondam minimus de stirpe virili,
has datus Ismario regi Polydorus in oras.
quid moror interea crudelia vulnera lymphis
abluere, et sparsos immiti sanguine vultus?'
dixit et ad litus passu processit anili,
albentes lacerata comas. 'date, Troades, urnam'
dixerat infelix, liquidas hauriret ut undas:
aspicit eiectum Polydori in litore corpus
factaque Threïciis ingentia vulnera telis.
Troades exclamant. obmutuit illa dolore,
et pariter voces lacrimasque introrsus obortas
devorat ipse dolor. duroque simillima saxo
torpet et adversa figit modo lumina terra,
interdum torvos sustollit ad aethera vultus,
nunc positi spectat vultum, nunc vulnera, nati:
vulnera praecipue; seque armat et instruit ira.
qua simul exarsit, tamquam regina maneret,
ulcisci statuit poenaeque in imagine tota est.
utque furit catulo lactente orbata leaena,
signaque nacta pedum sequitur, quem non videt, hostem:
sic Hecuba, postquam cum luctu miscuit iram,
non oblita animorum, annorum oblita suorum,
vadit ad artificem dirae Polymestora caedis,
colloquiumque petit. nam se monstrare relictum
velle latens illi, quod nato redderet, aurum.
credidit Odrysius, praedaeque assuetus amore
in secreta venit. tum blando callidus ore
'tolle moras, Hecuba,' dixit 'da munera nato.
omne fore illius quod das, quod et ante dedisti,
per superos iuro.' spectat truculenta loquentem
falsaque iurantem, tumidaque exaestuat ira.

atque ita correpto captivarum agmina matrum
invocat et digitos in perfida lumina condit,
expellitque genis oculos (facit ira valentem!),
immergitque manus, foedataque sanguine sonti
non lumen — neque enim superest: — loca luminis haurit.
clade sui Thracum gens irritata tyranni
Troada telorum lapidumque incessere iactu
coepit. at haec missum rauco cum murmure saxum
morsibus insequitur rictuque in verba parato
latravit, conata loqui. locus extat et ex re
nomen habet. veterumque diu memor illa malorum
tum quoque Sithonios ululavit maesta per agros.
illius Troasque suos hostesque Pelasgos,
illius fortuna deos quoque moverat omnes:
sic omnes, ut et ipsa Iovis coniunxque sororque
eventus Hecubam meruisse negaverit illos.
  Non vacat Aurorae, quamquam isdem faverat armis,
cladibus et casu Troiaeque Hecubaeque moveri. [*Memnon.*
cura deam propior luctusque domesticus angit
Memnonis amissi, Phrygiis quem lutea campis
vidit Achillea pereuntem cuspide mater.
vidit, et ille color, quo matutina rubescunt
tempora, palluerat; latuitque in nubibus aether.
at non impositos supremis ignibus artus
sustinuit spectare parens; sed crine soluto,
sicut erat, magni genibus procumbere non est
dedignata Iovis lacrimisque has addere voces:
'omnibus inferior, quas sustinet aureus aether, —
nam mihi sunt totum rarissima templa per orbem —
diva tamen veni: non ut delubra diesque
des mihi sacrificos caliturasque ignibus aras —
si tamen aspicias, quantum tibi femina praestem,
tum cum luce nova noctis confinia servo,
praemia danda putes — sed non ea cura, neque hic est
nunc status Aurorae, meritos ut poscat honores:
Memnonis orba mei venio, qui fortia frustra
pro patruo tulit arma suo primisque sub annis
occidit a forti — sic vos voluistis — Achille.
da, precor, huic aliquem, solacia mortis, honorem,
summe deum rector, maternaque vulnera leni.'
Iuppiter adnuerat: cum Memnonis arduus alto
corruit igne rogus, nigrique volumina fumi
infecere diem; veluti cum flumina natas
exalant nebulas, nec sol admittitur infra.

atra favilla volat glomerataque corpus in unum
densetur faciemque capit, sumitque calorem
atque animam ex igni. levitas sua praebuit alas.
et primo similis volucri, mox vera volucris
insonuit pennis: pariter sonuere sorores
innumerae, quibus est eadem natalis origo.
terque rogum lustrant, et consonus exit in auras
ter clangor; quarto seducunt castra volatu:
tum duo diversa populi de parte feroces
bella gerunt, rostrisque et aduncis unguibus iras
exercent, alasque adversaque pectora lassant:
inferiaeque cadunt cineri cognata sepulto
corpora, seque viro forti meminere creatas.
praepetibus subitis nomen facit auctor. ab illo
Memnonides dictae, cum sol duodena peregit
signa, parentali moriturae luce rebellant.
ergo aliis latrasse Dymantida flebile visum est:
luctibus est Aurora suis intenta, piasque
nunc quoque dat lacrimas et toto rorat in orbe.

Non tamen eversam Troiae cum moenibus esse *Aeneas.*
spem quoque fata sinunt. sacra et, sacra altera, patrem
fert umeris, venerabile onus, Cythereïus heros.
de tantis opibus praedam pius eligit illam
Ascaniumque suum, profugaque per aequora classe
fertur ab Antandro, scelerataque limina Thracum
et Polydoreo manantem sanguine terram
linquit, et utilibus ventis aestuque secundo
intrat Apollineam, sociis comitantibus, urbem.
hunc Anius, quo rege homines, antistite Phoebus *(Anius.)*
rite colebatur, temploque domoque recepit,
urbemque ostendit delubraque nota duasque
Latona quondam stirpes pariente retentas.
ture dato flammis vinoque in tura profuso
caesarumque boum fibris de more crematis,
regia tecta petunt, positique tapetibus altis
munera cum liquido capiunt Cerealia Baccho.
tunc pius Anchises: 'o Phoebi lecte sacerdos,
fallor an et natum, cum primum haec moenia vidi,
bisque duas natas, quantum reminiscor, habebas?'
huic Anius niveis circumdata tempora vittis
concutiens et tristis ait: 'non falleris, heros
maxime. vidisti natorum quinque parentem,
quem nunc (tanta homines rerum inconstantia versat)
paene vides orbum. quod enim mihi filius absens

auxilium? quem dicta suo de nomine tellus
Andros habet pro patre locumque et regna tenentem.
Delius augurium dedit huic. dedit altera Liber
femineae stirpi voto maiora fideque
munera. nam tactu natarum cuncta mearum
in segetem laticemque meri canaeque Minervae
transformabantur, divesque erat usus in illis.
hoc ubi cognovit Troiae populator Atrides,
ne non ex aliqua vestram sensisse procellam
nos quoque parte putes, armorum viribus usus
abstrahit invitas gremio genitoris, alantque,
imperat, Argolicam caelesti munere classem.
effugiunt quo quaeque potest: Euboea duabus,
et totidem natis Andros fraterna petita est.
miles adest et, ni dedantur, bella minatur.
victa metu pietas consortia corpora poenae
dedidit. et timido possis ignoscere fratri:
non hic Aeneas, non, qui defenderet Andron,
Hector erat, per quem decimum durastis in annum.
iamque parabantur captivis vincla lacertis:
illae tollentes etiamnunc libera caelo
bracchia "Bacche pater, fer opem!" dixere. tulitque
muneris auctor opem: si miro perdere more
ferre vocatur opem. nec qua ratione figuram
perdiderint, potui scire aut nunc dicere possum;
summa mali nota est: pennas sumpsere tuaeque
coniugis in volucres, niveas abiere columbas.'
Talibus atque aliis postquam convivia dictis *Aeneas.*
implerunt, mensa somnum petiere remota.
cumque die surgunt adeuntque oracula Phoebi:
qui petere antiquam matrem cognataque iussit
litora. prosequitur rex et dat munus ituris,
Anchisae sceptrum, chlamydem pharetramque nepoti,
crateram Aeneae, quam quondam miserat illi
hospes ab Aoniis Therses Ismenius oris.
miserat hanc illi Therses, fabricaverat Alcon
Hyleus et longo caelaverat argumento.
urbs erat, et septem posses ostendere portas:
hae pro nomine erant et, quae foret illa, docebant.
ante urbem exequiae tumulique ignesque rogique
effusaeque comas et apertae pectora matres
significant luctum; nymphae quoque flere videntur
siccatosque queri fontes; sine frondibus arbor
nuda riget; rodunt arentia saxa capellae.

ecce facit mediis natas Orione Thebis,
hac non femineum iugulo dare vulnus aperto,
illac demisso per inertia vulnere tela
pro populo cecidisse suo pulchrisque per urbem
funeribus ferri celebrique in parte cremari.
tum de virginea geminos exire favilla,
ne genus intereat, iuvenes, quos fama Coronas
nominat, et cineri materno ducere pompam.
hactenus antiquo signis fulgentibus aere,
summus inaurato crater erat asper acantho.
nec leviora datis Troiani dona remittunt,
dantque sacerdoti custodem turis acerram,
dant pateram claramque auro gemmisque coronam.
  Inde recordati Teucros a sanguine Teucri
ducere principium, Cretam tenuere. locique
ferre diu nequiere Iovem, centumque relictis
urbibus Ausonios optant contingere portus.
saevit hiems iactatque viros; Strophadumque receptos
portubus infidis exterruit ales Aello.
et iam Dulichios portus Ithacamque Samonque
Neritiasque domus, regnum fallacis Ulixis,
praeter erant vecti: certatam lite deorum
Ambraciam, versique vident sub imagine saxum
iudicis, Actiaco quae nunc ab Apolline nota est,
vocalemque sua terram Dodonida quercu
Chaoniosque sinus, ubi nati rege Molosso
impia subiectis fugere incendia pennis.
  Proxima Phaeacum felicibus obsita pomis
rura petunt; Epiros ab his regnataque vati
Buthrotos Phrygio simulataque Troia tenetur.
inde futurorum certi, quae cuncta fideli
Priamides Helenus monitu praedixerat, intrant
Sicaniam. tribus haec excurrit in aequora pinnis:
e quibus imbriferos est versa Pachynos ad austros;
mollibus expositum zephyris Lilybaeon; ad Arctos
aequoris expertes spectat boreamque Peloros.
hac subeunt Teucri, et remis aestuque secundo
sub noctem potitur Zanclaea classis harena.
Scylla latus dextrum, laevum inrequieta Charybdis
infestat. vorat haec raptas revomitque carinas:
illa feris atram canibus succingitur alvum, (*Scylla.*)
virginis ora gerens et, si non omnia vates
ficta reliquerunt, aliquo quoque tempore virgo.
hanc multi petiere proci: quibus illa repulsis

ad pelagi nymphas, pelagi gratissima nymphis,
ibat et elusos iuvenum narrabat amores.
cui dum pectendos praebet Galatea capillos,
talibus alloquitur repetens suspiria dictis:
'te tamen, o virgo, genus haud immite virorum
expetit; utque facis, potes his impune negare.
at mihi, cui pater est Nereus, quam caerula Doris
enixa est, quae sum turba quoque tuta sororum,
non nisi per luctus licuit Cyclopis amorem
effugere.' et lacrimae vocem impediere loquentis.
quas ubi marmoreo detersit pollice virgo
et solata deam est, 'refer, o carissima,' dixit
'neve tui causam tege (sum tibi fida) doloris.'
Nereis his contra resecuta Crataeïde natam est:
'Acis erat, Fauno nymphaque Symaethide cretus, (*Acis.*)
magna quidem patrisque sui matrisque voluptas,
nostra tamen maior: nam me sibi iunxerat uni,
pulcher et octonis iterum natalibus actis
signarat teneras dubia lanugine malas.
hunc ego, me Cyclops nullo cum fine petebat:
nec, si quaesieris, odium Cyclopis amorne
Acidis in nobis fuerit praesentior, edam:
par utrumque fuit. pro quanta potentia regni
est, Venus alma, tui! nempe ille immitis et ipsis
horrendus silvis et visus ab hospite nullo
impune et magni cum dis contemptor Olympi,
quid sit amor, sentit, validaque cupidine captus
uritur, oblitus pecorum antrorumque suorum.
iamque tibi formae, iamque est tibi cura placendi,
iam rigidos pectis rastris, Polypheme, capillos,
iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam,
et spectare feros in aqua et componere vultus.
caedis amor feritasque sitisque immensa cruoris
cessant, et tutae veniuntque abeuntque carinae.
Telemus interea Siculam delatus ad Aetnen,
Telemus Eurymides, quem nulla fefellerat ales,
terribilem Polyphemon adit "lumen"que, "quod unum
fronte geris media, rapiet tibi" dixit "Ulixes."
risit et "o vatum stolidissime, falleris" inquit:
"altera iam rapuit." sic frustra vera monentem
spernit et aut gradiens ingenti litora passu
degravat aut fessus sub opaca revertitur antra.
prominet in pontum cuneatus acumine longo
collis: utrumque latus circumfluit aequoris unda.

huc ferus ascendit Cyclops mediusque resedit;
lanigerae pecudes nullo ducente secutae.
cui postquam pinus, baculi quae praebuit usum,
ante pedes posita est antemnis apta ferendis,
sumptaque harundinibus compacta est fistula centum,
senserunt toti pastoria sibila montes,
senserunt undae. latitans ego rupe meique
Acidis in gremio residens, procul auribus hausi
talia dicta meis auditaque verba notavi:
"candidior folio nivei, Galatea, ligustri,
floridior pratis, longa procerior alno,
splendidior vitro, tenero lascivior haedo,
levior assiduo detritis aequore conchis,
solibus hibernis, aestiva gratior umbra,
nobilior palma, platano conspectior alta,
lucidior glacie, matura dulcior uva,
mollior et cycni plumis et lacte coacto,
†et si non fugias, riguo formosior horto:
saevior indomitis eadem Galatea iuvencis,
durior annosa quercu, fallacior undis,
lentior et salicis virgis et vitibus albis,
his immobilior scopulis, violentior amne,
laudato pavone superbior, acrior igni,
asperior tribulis, feta truculentior ursa,
surdior aequoribus, calcato immitior hydro,
et, quod praecipue vellem tibi demere possem,
non tantum cervo claris latratibus acto,
verum etiam ventis volucrique fugacior aura!
at bene si noris, pigeat fugisse, morasque
ipsa tuas damnes, et me retinere labores.
sunt mihi, pars montis, vivo pendentia saxo
antra, quibus nec sol medio sentitur in aestu
nec sentitur hiems. sunt poma gravantia ramos;
sunt auro similes longis in vitibus uvae,
sunt et purpureae: tibi et has servamus et illas.
ipsa tuis manibus silvestri nata sub umbra
mollia fraga leges, ipsa autumnalia corna
prunaque, non solum nigro liventia suco,
verum etiam generosa novasque imitantia ceras.
nec tibi castaneae me coniuge nec tibi deerunt
arbutei fetus: omnis tibi serviet arbos.
hoc pecus omne meum est: multae quoque vallibus errant,
multas silva tegit, multae stabulantur in antris.
nec, si forte roges, possim tibi dicere, quot sint:

pauperis est numerare pecus. de laudibus harum
nil mihi credideris: praesens potes ipsa videre,
ut vix circueant distentum cruribus uber.
sunt, fetura minor, tepidis in ovilibus agni;
sunt quoque, par aetas, aliis in ovilibus haedi.
lac mihi semper adest niveum: pars inde bibenda
servatur, partem liquefacta coagula durant.
nec tibi deliciae faciles vulgataque tantum
munera contingent, dammae leporesque caperque,
parve columbarum demptusve cacumine nidus:
inveni geminos, qui tecum ludere possint,
inter se similes, vix ut dignoscere possis,
villosae catulos in summis montibus ursae:
inveni et dixi "'dominae servabimus istos.'"
iam modo caeruleo nitidum caput exere ponto,
iam, Galatea, veni, nec munera despice nostra!
certe ego me novi liquidaeque in imagine vidi
nuper aquae, placuitque mihi mea forma videnti.
aspice, sim quantus. non est hoc corpore maior
Iuppiter in caelo (nam vos narrare soletis
nescio quem regnare Iovem): coma plurima torvos
prominet in vultus, umerosque, ut lucus, obumbrat.
nec mea quod rigidis horrent densissima saetis
corpora, turpe puta. turpis sine frondibus arbor;
turpis equus, nisi colla iubae flaventia velent;
pluma tegit volucres; ovibus sua lana decori est:
barba viros hirtaeque decent in corpore saetae.
unum est in media lumen mihi fronte, sed instar
ingentis clipei. quid? non haec omnia magnus
Sol videt e caelo? Soli tamen unicus orbis.
adde, quod in vestro genitor meus aequore regnat:
hunc tibi do socerum. tantum miserere precesque
supplicis exaudi: tibi enim succumbimus uni.
quique Iovem et caelum sperno et penetrabile fulmen,
Nereï, te vereor: tua fulmine saevior ira est.
atque ego contemptus essem patientior huius,
si fugeres omnes. sed cur Cyclope repulso
Acin amas, praefersque meis complexibus Acin?
ille tamen placeatque sibi placeatque licebit,
quod nollem, Galatea, tibi. modo copia detur:
sentiet esse mihi tanto pro corpore vires!
viscera viva traham, divulsaque membra per agros
perque tuas spargam — sic se tibi misceat! — undas.
uror enim, laesusque exaestuat acrius ignis,

cumque suis videor translatam viribus Aetnam
pectore ferre meo: nec tu, Galatea, moveris."
talia nequiquam questus (nam cuncta videbam)
surgit et ut taurus vacca furibundus adempta
stare nequit silvaque et notis saltibus errat:
cum ferus ignaros nec quicquam tale timentes
me videt atque Acin "video"que exclamat "et, ista
ultima sit, faciam, Veneris concordia vestrae."
tantaque vox, quantam Cyclops iratus habere
debuit, illa fuit; clamore perhorruit Aetna.
ast ego vicino pavefacta sub aequore mergor.
terga fugae dederat conversa Symaethius heros
et "fer opem, Galatea, precor, mihi! ferte, parentes,"
dixerat "et vestris periturum admittite regnis."
insequitur Cyclops partemque e monte revulsam
mittit; et extremus quamvis pervenit ad illum
angulus ex iactu, totum tamen obruit Acin.
at nos, quod fieri solum per fata licebat,
fecimus, ut vires assumeret Acis avitas.
puniceus de mole cruor manabat, et intra
temporis exiguum rubor evanescere coepit;
fitque color primo turbati fluminis imbre
purgaturque mora. tum moles fracta dehiscit,
vivaque per rimas proceraque surgit harundo,
osque cavum saxi sonat exultantibus undis:
miraque res, subito media tenus extitit alvo
incinctus iuvenis flexis nova cornua cannis,
qui, nisi quod maior, quod toto caerulus ore,
Acis erat. sed sic quoque erat tamen Acis, in amnem
versus; et antiquum tenuerunt flumina nomen.'
Desierat Galatea loqui; coetuque soluto (*Glaucus.*)
discedunt placidisque natant Nereides undis.
Scylla redit (neque enim medio se credere ponto
audet) et aut bibula sine vestibus errat harena,
aut, ubi lassata est, seductos nacta recessus
gurgitis, inclusa sua membra refrigerat unda.
ecce freto stridens, alti novus incola ponti
nuper in Euboica versis Anthedone membris,
Glaucus adest visaeque cupidine virginis haeret,
et quaecumque putat fugientem posse morari,
verba refert. fugit illa tamen veloxque timore
pervenit in summum positi prope litora montis.
ante fretum est ingens, apicem conlectus in unum,
longus ab aequoribus convexus in aequora vertex.

constitit hic. et tuta loco, monstrumne deusne
ille sit, ignorans, admiraturque colorem
caesariemque, umeros subiectaque terga tegentem,
ultimaque excipiat quod tortilis inguina piscis.
sensit: et innitens, quae stabat proxima, moli
'non ego prodigium nec sum fera belua, virgo,
sed deus' inquit 'aquae. nec maius in aequora Proteus
ius habet et Triton Athamantiadesque Palaemon.
ante tamen mortalis eram: sed — scilicet altis
debitus aequoribus — iam tum exercebar in illis.
nam modo ducebam ducentia retia pisces,
nunc in mole sedens moderabar harundine linum.
sunt viridi prato confinia litora, quorum
altera pars undis, pars altera cingitur herbis:
quas neque cornigerae morsu laesere iuvencae,
nec placidae carpsistis oves hirtaeve capellae.
non apis inde tulit collectos femine flores,
non data sunt capiti genialia serta, neque umquam
falciferae secuere manus. ego primus in illo
caespite consedi, dum lina madentia sicco.
utque recenserem captivos ordine pisces,
insuper exposui, quos aut in retia casus
aut sua credulitas in aduncos egerat hamos.
res similis fictae. sed quid mihi fingere prodest?
gramine contacto coepit mea praeda moveri
et mutare latus terraque, ut in aequore, niti.
dumque moror mirorque simul, fugit omnis in undas
turba suas, dominumque novum litusque relinquunt.
obstipui dubitoque diu causamque requiro,
num deus hoc aliquis, num sucus fecerit herbae.
"quae tamen has" inquam "vires habet herba?" manuque
pabula decerpsi decerptaque dente momordi.
vix bene combiberant ignotos guttura sucos,
cum subito trepidare intus praecordia sensi
alteriusque rapi naturae pectus amore.
nec potui restare diu "repetenda"que "numquam
terra, vale!" dixi, corpusque sub aequora mersi.
di maris exceptum socio dignantur honore,
utque mihi, quaecumque feram mortalia, demant,
Oceanum Tethynque rogant. ego lustror ab illis
et purgante nefas noviens mihi carmine dicto
pectora fluminibus iubeor supponere centum.
nec mora: diversis lapsi de partibus amnes
totaque vertuntur supra caput aequora nostrum.

hactenus acta tibi possum memoranda referre,
hactenus haec memini: nec mens mea cetera sensit.
quae postquam rediit, alium me corpore toto,
ac fueram nuper, neque eundem mente recepi.
hanc ego tum primum viridem ferrugine barbam
caesariemque meam, quam longa per aequora verro,
ingentesque umeros et caerula bracchia vidi
cruraque pinnigero curvata novissima pisce.
quid tamen haec species, quid dis placuisse marinis,
quid iuvat esse deum, si tu non tangeris istis?'
talia dicentem, dicturum plura, reliquit
Scylla deum. furit ille irritatusque repulsa
prodigiosa petit Titanidos atria Circes.

LIBER QUARTUS DECIMUS.

Iamque Giganteis iniectam faucibus Aetnen
arvaque Cyclopum, quid rastra, quid usus aratri,
nescia, nec quicquam iunctis debentia bubus,
liquerat Euboicus tumidarum cultor aquarum;
liquerat et Zanclen adversaque moenia Rhegi,
navifragumque fretum, gemino quod litore pressum
Ausoniae Siculaeque tenet confinia terrae.
inde manu magna Tyrrhena per aequora vectus
herbiferos adiit colles atque atria Glaucus
Sole satae Circes, variarum plena ferarum.
quam simul aspexit, dicta acceptaque salute,
'diva, dei miserere, precor! nam sola levare
tu potes hunc' dixit, 'videar modo dignus, amorem.
quanta sit herbarum, Titani, potentia, nulli
quam mihi cognitius, qui sum mutatus ab illis.
neve mei non nota tibi sit causa furoris: (*Scylla.*)
litore in Italico, Messenia moenia contra,
Scylla mihi visa est. pudor est, promissa precesque
blanditiasque meas contemptaque verba referre.
at tu, sive aliquid regni est in carmine, carmen
ore move sacro; sive expugnacior herba est,
utere temptatis operosae viribus herbae.
nec medeare mihi sanesque haec vulnera mando,
fineque nil opus est, partem ferat illa caloris.'
at Circe (neque enim flammis habet aptius ulla
talibus ingenium, seu causa est huius in ipsa,
seu Venus indicio facit hoc offensa paterno)

talia verba refert: 'melius sequerere volentem
optantemque eadem parilique cupidine captam.
dignus eras ultro (poteras certeque) rogari:
et, si spem dederis — mihi crede —, rogaberis ultro.
neu dubites, adsitque tuae fiducia formae:
en ego, cum dea sim, nitidi cum filia Solis,
carmine cum tantum, tantum quoque gramine possim,
ut tua sim, voveo. spernentem sperne; sequenti
redde vices; unoque duas ulciscere facto.'
talia temptanti 'prius' inquit 'in aequore frondes'
Glaucus 'et in summis nascentur montibus algae,
sospite quam Scylla nostri mutentur amores.'
indignata dea est. et laedere quatenus ipsum
non poterat (nec vellet amans), irascitur illi,
quae sibi praelata est; Venerisque offensa repulsa,
protinus horrendis infamia pabula sucis
conterit et tritis Hecateïa carmina miscet,
caerulaque induitur velamina, perque ferarum
agmen adulantum media procedit ab aula;
oppositumque petens contra Zancleïa saxa
Rhegion, ingreditur ferventes aestibus undas,
in quibus ut solida ponit vestigia terra,
summaque decurrit pedibus super aequora siccis.
parvus erat gurges, curvos sinuatus in arcus,
grata quies Scyllae: quo se referebat ab aestu
et maris et caeli, medio cum plurimus orbe
sol erat et minimas a vertice fecerat umbras.
hunc dea praevitiat portentificisque venenis
inquinat, hic fusos latices radice nocenti
spargit, et obscurum verborum ambage novorum
ter noviens carmen magico demurmurat ore.
Scylla venit, mediaque tenus descenderat alvo,
cum sua foedari latrantibus inguina monstris
aspicit. ac primo credens non corporis illas
esse sui partes, refugitque abigitque timetque
ora proterva canum: sed quos fugit, attrahit una.
et corpus quaerens femorum crurumque pedumque,
Cerbereos rictus pro partibus invenit illis:
statque canum rabie, subiectaque terga ferarum
inguinibus truncis uteroque extante coercet.
Flevit amans Glaucus, nimiumque hostiliter usae
viribus herbarum fugit conubia Circes.
Scylla loco mansit. cumque est data copia, primum
in Circes odium sociis spoliavit Ulixen.

mox eadem Teucras fuerat mersura carinas,
ni prius in scopulum, qui nunc quoque saxeus extat,
transformata foret. scopulum quoque navita vitat.

Aeneas.

  Hunc ubi Troianae remis avidamque Charybdim
evicere rates, cum iam prope litus adessent
Ausonium, Libycas vento referuntur ad oras.
excipit Aenean illic animoque domoque,
non bene discidium Phrygii latura mariti,
Sidonis. inque pyra sacri sub imagine facta
incubuit ferro, deceptaque decipit omnes.
rursus harenosae fugiens nova moenia terrae
ad sedemque Erycis fidumque relatus Acesten
sacrificat tumulumque sui genitoris honorat.
quasque rates Iris Iunonia paene cremarat,
solvit, et Hippotadae regnum terrasque calenti
sulphure fumantes Acheloiadumque relinquit
Sirenum scopulos. orbataque praeside pinus
Inarimen Prochytenque legit sterilique locatas
colle Pithecusas, habitantum nomine dictas.

(Cercopes.)

quippe deum genitor fraudem et periuria quondam
Cercopum exosus gentisque admissa dolosae,
in deforme viros animal mutavit, ut idem
dissimiles homini possent similesque videri:
membraque contraxit naresque a fronte resimas
contudit et rugis peraravit anilibus ora;
totaque velatos flaventi corpora villo
misit in has sedes. nec non prius abstulit usum
verborum et natae dira in periuria linguae:
posse queri tantum rauco stridore reliquit.

Sibylla et Aeneas.

  Has ubi praeteriit et Parthenopeïa dextra
moenia deseruit, laeva de parte canori
Aeolidae tumulum et loca feta palustribus ulvis,
litora Cumarum vivacisque antra Sibyllae
intrat et, ad Manes veniat per Averna paternos,
orat. at illa diu vultum tellure moratum
erexit tandemque deo furibunda recepto
'magna petis,' dixit 'vir factis maxime, cuius
dextera per ferrum, pietas spectata per ignes.
pone tamen, Troiane, metum: potiere petitis,
Elysiasque domos et regna novissima mundi
me duce cognosces simulacraque cara parentis.
invia virtuti nulla est via.' dixit et auro
fulgentem ramum silva Iunonis Avernae
monstravit, iussitque suo divellere trunco.

paruit Aeneas et formidabilis Orci
vidit opes atavosque suos umbramque senilem
magnanimi Anchisae. didicit quoque iura locorum,
quaeque novis essent adeunda pericula bellis.
inde ferens lassos adverso tramite passus,
cum duce Cumaea mollit sermone laborem:
dumque iter horrendum per opaca crepuscula carpit,
'seu dea tu praesens, seu dis gratissima,' dixit
'numinis instar eris semper mihi; meque fatebor
muneris esse tui, quae me loca mortis adire,
quae loca me visae voluisti evadere mortis.
pro quibus aërias meritis evectus ad auras
templa tibi statuam, tribuam tibi turis honores.'
respicit hunc vates et suspiratibus haustis
'nec dea sum,' dixit 'nec sacri turis honore
humanum dignare caput. neu nescius erres:
lux aeterna mihi carituraque fine dabatur,
si mea virginitas Phoebo patuisset amanti.
dum tamen hanc sperat, dum praecorrumpere donis
me cupit, 'elige,' ait 'virgo Cumaea, quid optes:
optatis potiere tuis.' ego pulveris hausti
ostendi cumulum: quot haberet corpora pulvis,
tot mihi natales contingere vana rogavi:
excidit ut peterem iuvenes quoque protinus annos.
hos tamen ille mihi dabat aeternamque iuventam,
si Venerem paterer. contempto munere Phoebi
innuba permaneo. sed iam felicior aetas
terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus,
quae patienda diu est. nam iam mihi saecula septem
acta vides: superest, numeros ut pulveris aequem,
ter centum messes, ter centum musta videre.
tempus erit, cum de tanto me corpore parvam
longa dies faciet, consumptaque membra senecta
ad minimum redigentur onus. nec amata videbor
nec placuisse deo. Phoebus quoque forsitan ipse
vel non cognoscet vel dilexisse negabit.
usque adeo mutata ferar. nullique videnda
voce tamen noscar: vocem mihi fata relinquent.'
Talia convexum per iter memorante Sibylla,
sedibus Euboicam Stygiis emergit in urbem
Troius Aeneas, sacrisque ex more litatis
litora adit nondum nutricis habentia nomen.
hic quoque substiterat post taedia longa laborum *Achaemenides et Polyphemus.*
Neritius Macareus, comes experientis Ulixei,

desertum quondam mediis qui rupibus Aetnae
noscit Achaemeniden, improvisoque repertum
vivere miratus, 'qui te casusve deusve
servat, Achaemenide? cur' inquit 'barbara Graium
prora vehit? petitur vestra quae terra carina?'
talia quaerenti iam non hirsutus amictu,
iam suus et spinis conserto tegmine nullis,
fatur Achaemenides: 'iterum Polyphemon et illos
aspiciam fluidos humano sanguine rictus,
hac mihi si potior domus est Ithaceque carina,
si minus Aenean veneror genitore. nec umquam
esse satis potero, praestem licet omnia, gratus.
quod loquor et spiro caelumque et sidera solis
respicio, possimne ingratus et immemor esse?
ille dedit, quod non anima haec Cyclopis in ora
venit; et ut iam nunc lumen vitale relinquam:
aut tumulo aut certe non illa condar in alvo.
quid mihi tunc animi — nisi si timor abstulit omnem
sensum animumque — fuit, cum vos petere alta relictus
aequora conspexi? volui inclamare, sed hosti
prodere me timui. vestrae quoque clamor Ulixis
paene rati nocuit. vidi, cum monte revulsum
immanem scopulum medias permisit in undas:
vidi iterum veluti tormenti viribus acta
vasta Giganteo iaculantem saxa lacerto,
et, ne deprimeret fluctusve ictusve carinam,
pertimui, iam me non esse oblitus in illa.
ut vero fuga vos a certa morte reduxit,
ille quidem totam fremebundus obambulat Aetnam
praetemptatque manu silvas et luminis orbus
rupibus incursat, foedataque bracchia tabo
in mare protendens gentem execratur Achivam
atque ait "o si quis referat mihi casus Ulixem
aut aliquem e sociis, in quem mea saeviat ira,
viscera cuius edam, cuius viventia dextra
membra mea laniem, cuius mihi sanguis inundet
guttur, et elisi trepident sub dentibus artus!
quam nullum aut leve sit damnum mihi lucis ademptae!"
haec et plura ferox. me luridus occupat horror
spectantem vultus etiamnum caede madentes
crudelesque manus et inanem luminis orbem
membraque et humano concretam sanguine barbam.
mors erat ante oculos, minimum tamen illa malorum.
et iam prensurum, iam nunc mea viscera rebar

in sua mersurum; mentique haerebat imago
temporis illius, quo vidi bina meorum
ter quater affligi sociorum corpora terrae:
cum super ipse iacens hirsuti more leonis
visceraque et carnes cumque albis ossa medullis
semianimesque artus avidam condebat in alvum.
me tremor invasit: stabam sine sanguine maestus,
mandentemque videns eiectantemque cruentas
ore dapes et frusta mero glomerata vomentem,
talia fingebam misero mihi fata parari.
perque dies multos latitans omnemque tremescens
ad strepitum, mortemque timens cupidusque moriri,
glande famem pellens et mixta frondibus herba,
solus, inops, exspes, leto poenaeque relictus,
hanc procul aspexi longo post tempore navem,
oravique fugam gestu ad litusque cucurri
et movi: Graiumque ratis Troiana recepit.
tu quoque pande tuos, comitum gratissime, casus,
et ducis et turbae, quae tecum est credita ponto.'
  Aeolon ille refert Tusco regnare profundo, (*Aeolus.*)
Aeolon Hippotaden, cohibentem carcere ventos:
quos bovis inclusos tergo, memorabile munus,
Dulichium sumpsisse ducem: flatuque secundo
lucibus isse novem et terram aspexisse petitam:
proxima post nonam cum sese Aurora moveret,
invidia socios praedaeque cupidine victos,
esse ratos aurum, dempsisse ligamina ventis:
cum quibus isse retro, per quas modo venerat undas,
Aeoliique ratem portus repetisse tyranni.
'inde Lami veterem Laestrygonis' inquit 'in urbem
venimus. Antiphates terra regnabat in illa.
missus ad hunc ego sum, numero comitante duorum,
vixque fuga quaesita salus comitique mihique:
tertius e nobis Laestrygonis impia tinxit
ora cruore suo. fugientibus instat et agmen
concitat Antiphates. coeunt et saxa trabesque
coniciunt, merguntque viros merguntque carinas.
una tamen, quae nos ipsumque vehebat Ulixen, (*Circe et Ulixes.*)
effugit. amissa sociorum parte dolentes
multaque conquesti terris allabimur illis,
quas procul hinc cernis. procul hinc, mihi crede, videnda est
insula, visa mihi! tuque, o iustissime Troum,
nate dea (neque enim finito Marte vocandus
hostis es, Aenea), moneo, fuge litora Circes.

nos quoque Circaeo religata in litore pinu,
Antiphatae memores inmansuetique Cyclopis,
ire negabamus; sed tecta ignota subire
sorte sumus lecti. sors me fidumque Politen
Eurylochumque simul nimiique Elpenora vini
bisque novem socios Circaea ad moenia misit.
quae simul attigimus stetimusque in limine tecti,
mille lupi mixtique lupis ursique leaeque
occursu fecere metum. sed nulla timenda
nullaque erat nostro factura iu corpore vulnus.
quin etiam blandas movere per aëra caudas
nostraque adulantes comitant vestigia, donec
excipiunt famulae perque atria marmore tecta
ad dominam ducunt. pulchro sedet illa recessu
sollemni solio, pallamque induta nitentem
insuper aurato circumvelatur amictu.
Nereïdes Nymphaeque simul, quae vellera motis
nulla trahunt digitis nec fila sequentia ducunt:
gramina disponunt sparsosque sine ordine flores
secernunt calathis variasque coloribus herbas.
ipsa, quod hae faciunt, opus exigit; ipsa, quis usus
quove sit in folio, quae sit concordia mixtis,
novit et advertens pensas examinat herbas.
haec ubi nos vidit, dicta acceptaque salute,
diffudit vultus et reddidit omina votis.
nec mora, misceri tosti iubet hordea grani
mellaque vimque meri cum lacte coagula passo,
quique sub hac lateant furtim dulcedine, sucos
adicit. accipimus sacra data pocula dextra.
quae simul arenti sitientes hausimus ore,
et tetigit summos virga dea dira capillos, —
et pudet et referam — saetis horrescere coepi
nec iam posse loqui, pro verbis edere raucum
murmur et in terram toto procumbere vultu:
osque meum sensi pando occallescere rostro,
colla tumere toris, et qua modo pocula parte
sumpta mihi fuerant, illa vestigia feci.
cumque eadem passis (tantum medicamina possunt!)
claudor hara; solumque suis caruisse figura
vidimus Eurylochum: solus data pocula fugit.
quae nisi vitasset, pecoris pars una manerem
nunc quoque saetigeri, nec tantae cladis ab illo
certior ad Circen ultor venisset Ulixes.
pacifer huic dederat florem Cyllenius album:

moly vocant superi: nigra radice tenetur.
tutus eo monitisque simul caelestibus intrat
ille domum Circes, et ad insidiosa vocatus
pocula, conantem virga mulcere capillos
reppulit et stricto pavidam deterruit ense.
inde fides dextraeque datae: thalamoque receptus
coniugii dotem sociorum corpora poscit.
spargimur ignotae sucis melioribus herbae
percutimurque caput conversae verbere virgae,
verbaque dicuntur dictis contraria verbis.
quo magis illa canit, magis hoc tellure levati
erigimur, saetaeque cadunt, bifidosque relinquit
rima pedes, redeunt umeri et subiecta lacertis
bracchia sunt. flentem flentes amplectimur ipsi
haeremusque ducis collo. nec verba locuti
ulla priora sumus, quam nos testantia gratos.
annua nos illic tenuit mora: multaque praesens
tempore tam longo vidi, multa auribus hausi.
hoc quoque cum multis, quod clam mihi rettulit una
quattuor e famulis ad talia sacra paratis.
cum duce namque meo Circe dum sola moratur,
illa mihi niveo factum de marmore signum
ostendit iuvenale, gerens in vertice picum,
aede sacra positum multisque insigne coronis.
quis foret et quare sacra coleretur in aede,
cur hanc ferret avem, quaerenti et scire volenti
"accipe," ait "Macareu, dominaeque potentia quae sit,
hinc quoque disce meae: tu dictis adice mentem.
Picus in Ausoniis, proles Saturnia, terris (*Picus.*)
rex fuit, utilium bello studiosus equorum.
forma viro, quam cernis, erat. licet ipse decorem
aspicias, fictaque probes ab imagine veram.
par animus formae. nec adhuc spectasse per annos
quinquennem poterat Graios quater edere pugnam.
ille suos Dryadas Latiis in montibus ortas
verterat in vultus, illum fontana petebant
numina, Naiades, quas Albula quasque Numici,
quas Anienis aquae cursuque brevissimus Almo
Narque tulit praeceps et opacae Farfarus undae,
quaeque colunt Scythicae stagnum nemorale Dianae
finitimosque lacus. spretis tamen omnibus unam
ille colit nymphen, quam quondam in colle Palati
dicitur Ionio peperisse Venilia Iano.
haec ubi nubilibus primum maturuit annis,

praeposito cunctis Laurenti tradita Pico est:
rara quidem facie, sed rarior arte canendi,
unde Canens dicta est. silvas et saxa movere
et mulcere feras et flumina longa morari
ore suo volucresque vagas retinere solebat.
quae dum feminea modulatur carmina voce,
exierat tecto Laurentes Picus in agros,
indigenas fixurus apros, tergumque premebat
acris equi laevaque hastilia bina ferebat,
poeniceam fulvo chlamydem contractus ab auro.
venerat in silvas et filia Solis easdem,
utque novas legeret fecundis collibus herbas,
nomine dicta suo Circaea reliquerat arva.
quae simul ac iuvenem virgultis abdita vidit,
obstipuit. cecidere manu, quas legerat, herbae:
flammaque per totas visa est errare medullas.
ut primum valido mentem collegit ab aestu,
quid cuperet, fassura fuit. ne posset adire,
cursus equi fecit circumfususque satelles.
"'non'" ait "'effugies, vento rapiare licebit,
si modo me novi, si non evanuit omnis
herbarum virtus, si non mea carmina fallunt.'"
dixit, et effigiem nullo cum corpore falsi
finxit apri, praeterque oculos transcurrere regis
iussit et in densum trabibus nemus ire videri,
plurima qua silva est et equo loca pervia non sunt.
haud mora: continuo praedae petit inscius umbram
Picus equique celer spumantia terga relinquit,
spemque sequens vanam silva pedes errat in alta.
concipit illa preces et verba precantia dicit
ignotosque deos ignoto carmine adorat,
quo solet et niveae vultum confundere Lunae
et patrio capiti bibulas subtexere nubes.
tum quoque cantato densetur carmine caelum,
et nebulas exalat humus, caecisque vagantur
limitibus comites, et abest custodia regi.
nacta locum tempusque "'per o tua lumina,'" dixit
"'quae mea ceperunt, perque hanc, pulcherrime, formam,
quae facit, ut supplex tibi sim dea, consule nostris
ignibus et socerum, qui pervidet omnia, Solem
accipe, nec durus Titanida despice Circen.'"
dixerat. ille ferox ipsamque precesque relinquit,
et "'quaecumque es,'" ait "'non sum tuus: altera captum
me tenet, et teneat per longum, comprecor, aevum.

nec Venere externa socialia foedera laedam,
dum mihi Ianigenam servabunt fata Canentem.'"
saepe retemptatis precibus Titania frustra
"'non impune feres. neque'" ait "'reddere Canenti:
laesaque quid faciat, quid amans, quid femina, disces
[rebus'" ait, "'sed amans et laesa et femina Circe].'"
tum bis ad occasus, bis se convertit ad ortus:
ter iuvenem baculo tetigit, tria carmina dixit.
ille fugit, sed se solito velocius ipse
currere miratur. pennas in corpore vidit:
seque novam subito Latiis accedere silvis
indignatus avem, duro fera robora rostro
figit et iratus longis dat vulnera ramis.
purpureum chlamydis pennae traxere colorem:
fibula quod fuerat vestemque momorderat aurum,
pluma fit, et fulvo cervix praecingitur auro:
nec quicquam antiquum Pico, nisi nomina, restat.
interea comites, clamato saepe per agros
nequiquam Pico nullaque in parte reperto,
inveniunt Circen — nam iam tenuaverat auras
passaque erat nebulas ventis ac sole recludi —
criminibusque premunt veris regemque reposcunt
vimque ferunt saevisque parant incessere telis.
illa nocens spargit virus sucosque veneni,
et Noctem Noctisque deos Ereboque Chaoque
convocat et longis Hecaten ululatibus orat.
exiluere loco (dictu mirabile) silvae,
ingemuitque solum, vicinaque palluit arbor,
sparsaque sanguineis maduerunt pabula guttis,
et lapides visi mugitus edere raucos
et latrare canes et humus serpentibus atris
squalere et tenues animae volitare silentum.
attonitum monstris vulgus pavet: illa paventis
ora venenata tetigit mirantia virga.
cuius ab attactu variarum monstra ferarum
in iuvenes veniunt: nulli sua mansit imago.
sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus, *(Canens.)*
et frustra coniunx oculis animoque Canentis
expectatus erat. famuli populusque per omnes
discurrunt silvas atque obvia lumina portant.
nec satis est nymphae flere et lacerare capillos
et dare plangorem: facit haec tamen omnia, seque
proripit ac Latios errat vesana per agros.
sex illam noctes, totidem redeuntia solis

lumina viderunt inopem somnique cibique
per iuga, per valles, qua fors ducebat, euntem.
ultimus aspexit Thybris luctuque viaque
fessam et iam gelida ponentem corpora ripa.
illic cum lacrimis ipso modulata dolore
verba sono tenui maerens fundebat, ut olim
carmina iam moriens canit exequialia cycnus.
luctibus extremis tenues liquefacta medullas
tabuit inque leves paulatim evanuit auras.
fama tamen signata loco est, quem rite Canentem
nomine de nymphae veteres dixere Camenae."
talia multa mihi longum narrata per annum
visaque sunt. resides et desuetudine tardi
rursus inire fretum, rursus dare vela iubemur.
ancipitesque vias et iter Titania vastum
dixerat et saevi restare pericula ponti.
pertimui, fateor: nactusque hoc litus adhaesi.'
  Finierat Macareus. urnaque Aeneïa nutrix
condita marmorea tumulo breve carmen habebat:
'hic me Caietam notae pietatis alumnus
ereptam Argolico, quo debuit, igne cremavit.'
solvitur herboso religatus ab aggere funis,
et procul insidias infamataeque relinquunt
tecta deae lucosque petunt, ubi nubilus umbra
in mare cum flava prorumpit Thybris harena;
Faunigenaeque domo potitur nataque Latini,
non sine Marte tamen. bellum cum gente feroci
suscipitur, pactaque furit pro coniuge Turnus.
concurrit Latio Tyrrhenia tota, diuque
ardua sollicitis victoria quaeritur armis.
auget uterque suas externo robore vires;
et multi Rutulos, multi Troiana tuentur
castra. neque Aeneas Euandri ad moenia frustra,
at Venulus magnam profugi Diomedis ad urbem (*Diomedis*
venerat. ille quidem sub Iapyge maxima Dauno *socii.*)
moenia condiderat dotaliaque arva tenebat.
sed Venulus Turni postquam mandata peregit
auxiliumque petit, vires Aetolius heros
excusat; nec se aut soceri committere pugnae
velle sui populos, aut quos e gente suorum
armet, habere viros. 'neve haec commenta putetis,
admonitu quamquam renovetur luctus amarus,
perpetiar memorare tamen. postquam alta cremata est
Ilios, et Danaas paverunt Pergama flammas,

Naryciusque heros, a Virgine virgine rapta,
quam meruit poenam solus, digessit in omnes,
spargimur, et ventis inimica per aequora rapti
fulmina, noctem, imbres, iram caelique marisque
perpetimur Danai, cumulumque Capherea cladis.
neve morer referens tristes ex ordine casus:
Graecia tum potuit Priamo quoque flenda videri.
me tamen armiferae servatum cura Minervae
fluctibus eripuit. patriis sed rursus ab agris
pellor, et antiquo memores de vulnere poenas
exigit alma Venus; tantosque per alta labores
aequora sustinui, tantos terrestribus armis,
ut mihi felices sint illi saepe vocati,
quos communis hiems importunusque Caphareus
mersit aquis. vellemque horum pars una fuissem!
ultima iam passi comites belloque fretoque
deficiunt, finemque rogant erroris. at Acmon
fervidus ingenio, tum vero et cladibus asper,
"quid superest, quod iam patientia vestra recuset
ferre, viri?" dixit. "quid habet Cytherea, quod ultra,
velle puta, faciat? nam dum peiora timentur,
est locus in vulnus; sors autem ubi pessima rerum,
sub pedibus timor est, securaque summa malorum.
audiat ipsa, licet; et, quod facit, oderit omnes
sub Diomede viros: odium tamen illius omnes
spernimus: et magno stat magna potentia nobis!"
talibus irritans Venerem Pleuronius Acmon
instimulat verbis veteremque resuscitat iram.
dicta placent paucis: numeri maioris amici
Acmona corripimus. cui respondere volenti
vox pariter vocisque via est tenuata; comaeque
in plumas abeunt; plumis nova colla teguntur
pectoraque et tergum; maiores bracchia pennas
accipiunt, cubitique leves sinuantur in alas;
magna pedum digitos pars occupat; oraque cornu
indurata rigent finemque in acumine ponunt.
hunc Lycus, hunc Idas et cum Rhexenore Nycteus,
hunc miratur Abas: et dum mirantur, eandem
accipiunt faciem. numerusque ex agmine maior
subvolat et remos plausis circumvolat alis.
si volucrum quae sit subitarum forma, requiris:
ut non cycnorum, sic albis proxima cycnis.
vix equidem has sedes et Iapygis arida Dauni
arva gener teneo minima cum parte meorum.'

Hactenus Oenides. Venulus Calydonia regna *(Pastor*
Peucetiosque sinus Messapiaque arva relinquit. *Apulus.)*
in quibus antra videt, quae multa nubila silva
et levibus cannis latitantia semicaper Pan
nunc tenet: at quodam tenuerunt tempore nymphae.
Apulus has illa pastor regione fugatas
terruit et primo subita formidine movit:
mox, ubi mens rediit et contempsere sequentem,
ad numerum motis pedibus duxere choreas.
improbat has pastor saltuque imitatus agresti
addidit obscenis convicia rustica dictis,
nec prius os tacuit, quam guttura condidit arbor.
arbor enim est; sucoque licet cognoscere mores.
quippe notam linguae foliis oleaster amaris
exhibet: asperitas verborum cessit in illa.

Hinc ubi legati rediere, negata ferentes *Aeneae naves.*
arma Aetola sibi, Rutuli sine viribus illis
bella instructa gerunt: multumque ab utraque cruoris
parte datur. fert ecce avidas in pinea Turnus
texta faces; ignesque timent, quibus unda pepercit.
iamque picem et ceras alimentaque cetera flammae
Mulciber urebat perque altum ad carbasa malum
ibat, et incurvae fumabant tigna carinae:
cum memor has pinus Idaeo vertice caesas
sancta deum genetrix tinnitibus aëra pulsi
aeris et inflati complevit murmure buxi,
perque leves domitis invecta leonibus auras
'irrita sacrilega iactas incendia dextra,
Turne,' ait. 'eripiam; nec me patiente cremabit
ignis edax nemorum partes et membra meorum.'
intonuit dicente dea, tonitrumque secuti
cum saliente graves ceciderunt grandine nimbi:
aëraque et tumidum subitis concursibus aequor
Astraei turbant et eunt in proelia fratres.
e quibus alma parens unius viribus usa,
stuppea praerupit Phrygiae retinacula classis
fertque rates pronas medioque sub aequore mergit.
robore mollito lignoque in corpora verso,
in capitum facies puppes mutantur aduncae,
in digitos abeunt et crura natantia remi,
quodque prius fuerat, latus est. mediisque carina
subdita navigiis spinae mutatur in usum;
lina comae molles, antemnae bracchia fiunt;
caerulus, ut fuerat, color est. quasque ante timebant,

illas virgineis exercent lusibus undas
Naides aequoreae, durisque in montibus ortae
molle fretum celebrant, nec eas sua tangit origo.
non tamen oblitae, quam multa pericula saevo
pertulerint pelago, iactatis saepe carinis
supposuere manus, nisi si qua vehebat Achivos.
cladis adhuc Phrygiae memores odere Pelasgos;
Neritiaeque ratis viderunt fragmina laetis
vultibus, et laetis videre rigescere puppem
vultibus Alcinoi saxumque increscere ligno.

Spes erat, in nymphas animata classe marinas *(Ardea.)*
posse metu monstri Rutulum desistere bello.
perstat. habetque deos pars utraque; quodque deorum est
instar, habent animos. nec iam dotalia regna
nec sceptrum soceri nec te, Lavinia virgo,
sed vicisse petunt, deponendique pudore
bella gerunt. tandemque Venus victricia nati
arma videt, Turnusque cadit; cadit Ardea, Turno
sospite dicta potens. quam postquam Dardanus ignis
abstulit, et tepida latuerunt tecta favilla,
congerie e media tum primum cognita praepes
subvolat et cineres plausis everberat alis.
et sonus et macies et pallor et omnia, captam
quae deceant urbem, nomen quoque mansit in illa
urbis: et ipsa suis deplangitur Ardea pennis.

Iamque deos omnes ipsamque Aeneïa virtus *Aeneas Indiges.*
Iunonem veteres finire coegerat iras:
cum, bene fundatis opibus crescentis Iuli,
tempestivus erat caelo Cythereïus heros.
ambieratque Venus superos, colloque parentis
circumfusa sui 'numquam mihi' dixerat 'ullo
tempore dure pater, nunc sis mitissimus, opto,
Aeneaeque meo, qui te de sanguine nostro
fecit avum, quamvis parvum des, optime, numen,
dum modo des aliquod. satis est inamabile regnum
aspexisse semel, Stygios semel isse per amnes.'
assensere dei. nec coniunx regia vultus
immotos tenuit, placatoque adnuit ore.
tum pater 'estis' ait 'caelesti munere digni,
quaeque petis, pro quoque petis. cape, nata, quod optas.'
fatus erat. gaudet gratesque agit illa parenti,
perque leves auras iunctis invecta columbis
litus adit Laurens, ubi tectus harundine serpit
in freta flumineis vicina Numicius undis.

hunc iubet Aeneae quaecumque obnoxia morti
abluere et tacito deferre sub aequora cursu.
corniger exequitur Veneris mandata, suisque,
quicquid in Aenea fuerat mortale, repurgat
et respergit aquis. pars optima restitit illi.
lustratum genetrix divino corpus odore
unxit et ambrosia cum dulci nectare mixta
contigit os fecitque deum. quem turba Quirini
nuncupat Indigetem temploque arisque recepit.

Pomona et Vertumnus.

Inde sub Ascanii dicione binominis Alba
resque Latina fuit. succedit Silvius illi:
quo satus antiquo tenuit repetita Latinus
nomina cum sceptro. clarus subit Alba Latinum.
Aepytus ex illo est. post hunc Capetusque Capysque,
sed Capys ante, fuit. regnum Tiberinus ab illis
cepit, et in Tusci demersus fluminis undis
nomina fecit aquae. de quo Remulusque feroxque
Acrota sunt geniti. Remulus maturior annis
fulmineo periit, imitator fulminis, ictu.
fratre suo sceptrum moderatior Acrota forti
tradit Aventino. qui, quo regnarat, eodem
monte iacet positus tribuitque vocabula monti.
iamque Palatinae summam Proca gentis habebat.
rege sub hoc Pomona fuit, qua nulla Latinas
inter Hamadryadas coluit sollertius hortos,
nec fuit arborei studiosior altera fetus:
unde tenet nomen. non silvas illa nec amnes,
rus amat et ramos felicia poma ferentes.
nec iaculo gravis est, sed adunca dextera falce,
qua modo luxuriem premit et spatiantia passim
bracchia compescit, fisso modo cortice virgam
inserit et sucos alieno praestat alumno.
nec sentire sitim patitur bibulaeque recurvas
radicis fibras labentibus irrigat undis.
hic amor, hoc studium; Veneris quoque nulla cupido est.
vim tamen agrestum metuens pomaria claudit
intus, et accessus prohibet refugitque viriles.
quid non et Satyri, saltatibus apta iuventus,
fecere et pinu praecincti cornua Panes
Silvanusque, suis semper iuvenilior annis,
quique deus fures vel falce vel inguine terret,
ut poterentur ea? sed enim superabat amando
hos quoque Vertumnus: neque erat felicior illis.
o quotiens habitu duri messoris aristas

corbe tulit, verique fuit messoris imago!
tempora saepe gerens faeno religata recenti
desectum poterat gramen versasse videri.
saepe manu stimulos rigida portabat, ut illum
iurares fessos modo disiunxisse iuvencos.
falce data frondator erat vitisque putator;
induerat scalas: lecturum poma putares.
miles erat gladio, piscator harundine sumpta.
denique per multas aditum sibi saepe figuras
repperit, ut caperet spectatae gaudia formae.
ille etiam picta redimitus tempora mitra,
innitens baculo, positis per tempora canis,
assimulavit anum cultosque intravit in hortos
pomaque mirata est 'tanto'que 'potentior!' inquit
paucaque laudatae dedit oscula, qualia numquam
vera dedisset anus, glaebaque incurva resedit,
suspiciens pandos autumni pondere ramos.
ulmus erat contra speciosa nitentibus uvis;
quam socia postquam pariter cum vite probavit,
'at si staret' ait 'caelebs sine palmite truncus,
nil praeter frondes, quare peteretur, haberet.
haec quoque, quae iuncta est, vitis requiescit in illa:
si non nupta foret, terrae acclinata iaceret.
tu tamen exemplo non tangeris arboris huius
concubitusque fugis nec te coniungere curas.
atque utinam velles! Helene non pluribus esset
sollicitata procis, nec quae Lapitheïa movit
proelia, nec coniunx nimium tardantis Ulixis.
nunc quoque, cum fugias averserisque petentes,
mille viri cupiunt et semideique deique
et quaecumque tenent Albanos numina montes.
sed tu si sapies, si te bene iungere anumque
hanc audire voles, quae te plus omnibus illis,
plus quam credis, amo, vulgares reice taedas,
Vertumnumque tori socium tibi selige: pro quo
me quoque pignus habe. neque enim sibi notior ille est,
quam mihi. nec passim toto vagus errat in orbe, —
haec loca sola colit — nec uti pars magna procorum,
quas modo vidit, amat. tu primus et ultimus illi
ardor eris, solique suos tibi devovet annos.
adde, quod est iuvenis, quod naturale decoris
munus habet formasque apte fingetur in omnes,
et quod erit iussus, iubeas licet omnia, fiet.
quid, quod amatis idem? quod, quae tibi poma coluntur,

primus habet laetaque tenet tua munera dextra?
sed neque iam fetus desiderat arbore demptos,
nec, quas hortus alit, cum sucis mitibus herbas,
nec quicquam, nisi te. miserere ardentis, et ipsum,
quod petit, ore meo praesentem crede precari:
ultoresque deos et pectora dura perosam
Idalien memoremque time Rhamnusidis iram.
quoque magis timeas (etenim mihi multa vetustas
scire dedit), referam tota notissima Cypro
facta, quibus flecti facile et mitescere possis.

Viderat a veteris generosam sanguine Teucri (*Anaxarete.*)
Iphis Anaxareten, humili de stirpe creatus:
viderat et totis perceperat ossibus aestum.
luctatusque diu, postquam ratione furorem
vincere non potuit, supplex ad limina venit:
et modo nutrici miserum confessus amorem,
ne sibi dura foret, per spes oravit alumnae:
[et modo de multis blanditus cuique ministris
sollicita petiit propensum voce favorem:
saepe ferenda dedit blandis sua verba tabellis:]
interdum madidas lacrimarum rore coronas
postibus intendit, posuitque in limine duro
molle latus tristique serae convicia fecit.
saevior illa freto surgente cadentibus Haedis,
durior et ferro, quod Noricus excoquit ignis,
et saxo, quod adhuc vivum radice tenetur,
spernit et irridet. factisque immitibus addit
verba superba ferox et spe quoque fraudat amantem.
non tulit impatiens longi tormenta doloris
Iphis et ante fores haec verba novissima dixit:
"vincis, Anaxarete, neque erunt tibi taedia tandem
ulla ferenda mei. laetos molire triumphos
et Paeana voca nitidaque incingere lauru:
vincis enim, moriorque libens. age, ferrea, gaude!
certe aliquid laudare mei cogeris amoris,
quo tibi sim gratus, meritumque fatebere nostrum.
non tamen ante tui curam cessisse memento,
quam vitam; geminaque simul mihi luce carendum.
nec tibi fama mei ventura est nuntia leti:
ipse ego, ne dubites, adero praesensque videbor,
corpore ut exanimi crudelia lumina pascas.
si tamen, o superi, mortalia facta videtis,
este mei memores — nihil ultra lingua precari
sustinet — et longo facite ut narremur in aevo,

et, quae dempsistis vitae, date tempora famae."
dixit. et ad postes ornatos saepe coronis
umentes oculos et pallida bracchia tollens,
cum foribus laquei religaret vincula summis,
"haec tibi serta placent, crudelis et impia?" dixit
inseruitque caput, sed tum quoque versus ad illam,
atque — onus infelix — elisa fauce pependit.
icta pedum motu [trepidantem et multa timentem
visa dedisse sonum] est adapertaque ianua factum
prodidit. exclamant famuli, frustraque levatum —
nam pater occiderat — referunt ad limina matris.
accipit illa sinu, complexaque frigida nati
membra sui, postquam miserorum verba parentum
edidit et matrum miserarum facta peregit,
funera ducebat mediam lacrimosa per urbem
luridaque arsuro portabat membra feretro.
forte viae vicina domus, qua flebilis ibat
pompa, fuit, duraeque sonus plangoris ad aures
venit Anaxaretes, quam iam deus ultor agebat.
mota tamen "videamus" ait "miserabile funus,"
et patulis iniit tectum sublime fenestris.
vixque bene impositum lecto prospexerat Iphin:
deriguere oculi, calidusque e corpore sanguis
inducto pallore fugit; conataque retro
ferre pedes haesit: conata avertere vultus
hoc quoque non potuit. paulatimque occupat artus,
quod fuit in duro iam pridem pectore, saxum.
neve ea ficta putes, dominae sub imagine signum
servat adhuc Salamis; Veneris quoque nomine templum
Prospicientis habet. quorum memor, o mea, lentos
pone, precor, fastus et amanti iungere, nympha.
sic tibi nec vernum nascentia frigus adurat
poma, nec excutiant rapidi florentia venti.'
  Haec ubi nequiquam forma deus aptus anili
edidit, in iuvenem rediit et anilia demit
instrumenta sibi talisque apparuit illi,
qualis ubi oppositas nitidissima solis imago
evicit nubes nullaque obstante reluxit.
vimque parat: sed vi non est opus, inque figura
capta dei nymphe est et mutua vulnera sensit.
  Proximus Ausonias iniusti miles Amuli *Romulus.*
rexit opes: Numitorque senex amissa nepotum
munere regna capit: festisque Palilibus urbis
moenia conduntur. Tatiusque patresque Sabini

bella gerunt: arcisque via Tarpeia reclusa
dignam animam poena congestis exuit armis.
inde sati Curibus tacitorum more luporum
ore premunt voces et corpora victa sopore
invadunt portasque petunt, quas obice firmo
clauserat Iliades. unam tamen ipsa reclusit
nec strepitum verso Saturnia cardine fecit.
sola Venus portae cecidisse repagula sensit:
et clausura fuit, nisi quod rescindere numquam
dis licet acta deum. Iano loca iuncta tenebant
Naides Ausoniae gelido rorantia fonte:
has rogat auxilium. nec nymphae iusta petentem
sustinuere deam, venasque et flumina fontis
elicuere sui. nondum tamen invia Iani
ora patentis erant, neque iter praecluserat unda.
lurida supponunt fecundo sulphura fonti
incenduntque cavas fumante bitumine venas.
viribus his aliisque vapor penetravit ad ima
fontis; et Alpino modo quae certare rigori
audebatis aquae, non ceditis ignibus ipsis.
flammifera gemini fumant aspergine postes;
portaque, nequiquam rigidis promissa Sabinis,
fonte fuit praestructa novo, dum Martius arma
indueret miles. quae postquam Romulus ultro
obtulit, et strata est tellus Romana Sabinis
corporibus strata estque suis, generique cruorem
sanguine cum soceri permiscuit impius ensis:
pace tamen sisti bellum, nec in ultima ferro
decertare placet, Tatiumque accedere regno. —
occiderat Tatius, populisque aequata duobus,
Romule, iura dabas. posita cum casside Mavors
talibus adfatur divumque hominumque parentem:
'tempus adest, genitor, quoniam fundamine magno
res Romana valet nec praeside pendet ab uno,
praemia, quae promissa mihi dignoque nepoti,
solvere, et ablatum terris imponere caelo.
tu mihi concilio quondam praesente deorum
(nam memoro, memorique animo pia verba notavi)
"unus erit, quem tu tolles in caerula caeli"
dixisti: rata sit verborum summa tuorum.'
adnuit omnipotens, et nubibus aëra caecis
occuluit tonitruque et fulgure terruit urbem.
quae sibi promissae sensit rata signa rapinae,
innixusque hastae pressos temone cruento

impavidus conscendit equos Gradivus et ictu
verberis increpuit, pronusque per aëra lapsus
constitit in summo nemorosi colle Palati:
reddentemque suo tum regia iura Quiriti
abstulit Iliaden. corpus mortale per auras
dilapsum tenues, ceu lata plumbea funda
missa solet medio glans intabescere caelo.
pulchra subit facies et pulvinaribus altis
dignior, et qualis trabeati forma Quirini est.
Flebat ut amissum coniunx. cum regia Iuno *Hersilia.*
Irin ad Hersiliam descendere limite curvo
imperat et vacuae sua sic mandata referre:
'o et de Latia, o et de gente Sabina
praecipuum, matrona, decus, dignissima tanti
ante fuisse viri, coniunx nunc esse Quirini,
siste tuos fletus et, si tibi cura videndi
coniugis est, duce me lucum pete, colle Quirini
qui viret et templum Romani regis obumbrat.'
paret et in terram pictos delapsa per arcus
Hersiliam iussis compellat vocibus Iris.
illa verecundo vix tollens lumina vultu
'o dea (namque mihi nec quae sis dicere promptum est,
et liquet esse deam), duc, o duc' inquit 'et offer
coniugis ora mihi. quae si modo posse videre
fata semel dederint, caelum accepisse videbor.'
nec mora, Romuleos cum virgine Thaumantea
ingreditur colles. ibi sidus ab aethere lapsum
decidit in terras, a cuius lumine flagrans
Hersilia aetherias cum sidere cessit in auras.
hanc manibus notis Romanae conditor urbis
excipit et priscum pariter cum corpore nomen
mutat Horamque vocat, quae nunc dea iuncta Quirino est.

LIBER QUINTUS DECIMUS.

Quaeritur interea, quis tantae pondera molis *Numa.*
sustineat tantoque queat succedere regi.
destinat imperio clarum praenuntia veri
fama Numam. non ille satis cognosse Sabinae
gentis habet ritus: animo maiora capaci
concipit et, quae sit rerum natura, requirit.
huius amor curae, patria Curibusque relictis,
fecit, ut Herculei penetraret ad hospitis urbem.

Graia quis Italicis auctor posuisset in oris
moenia, quaerenti sic e senioribus unus
rettulit indigenis, veteris non inscius aevi:
'dives ab Oceano bobus Iove natus Hiberis
litora felici tenuisse Lacinia cursu
fertur, et armento teneras errante per herbas
ipse domum magni nec inhospita tecta Crotonis
intrasse et requie longum relevasse laborem,
atque ita discedens "aevo" dixisse "nepotum
hic locus urbis erit." promissaque vera fuerunt.
nam fuit Argolico generatus Alemone quidam *Myscelus.*
Myscelus, illius dis acceptissimus aevi.
hunc super incumbens pressum gravitate soporis
claviger alloquitur: "patrias, age, desere sedes
et pete diversi lapidosas Aesaris undas!"
et, nisi paruerit, multa ac metuenda minatur.
post ea discedunt pariter somnusque deusque.
surgit Alemonides tacitaque recentia mente
visa refert, pugnatque diu sententia secum.
numen abire iubet: prohibent discedere leges,
poenaque mors posita est patriam mutare volenti.
candidus Oceano nitidum caput abdiderat Sol,
et caput extulerat densissima sidereum Nox:
visus adesse idem deus est eademque monere
et, nisi paruerit, plura ac graviora minari.
extimuit; patriumque simul transferre parabat
in sedes penetrale novas. fit murmur in urbe,
spretarumque agitur legum reus. utque peracta est
causa prior, crimenque patens sine teste probatum,
squalidus ad superos tollens reus ora manusque
"o cui ius caeli bis sex fecere labores,
fer precor" inquit "opem: nam tu mihi criminis auctor."
mos erat antiquus, niveis atrisque lapillis
his damnare reos, illis absolvere culpa.
tunc quoque sic lata est sententia tristis; et omnis
calculus immitem demittitur ater in urnam.
quae simul effudit numerandos versa lapillos,
omnibus e nigro color est mutatus in album,
candidaque Herculeo sententia numine facta
solvit Alemoniden. grates agit ille parenti
Amphitryoniadae ventisque faventibus aequor
navigat Ionium Sallentinumque Neretum
praeterit et Sybarin Lacedaemoniumque Tarentum
Thurinosque sinus Crimisenque et Iapygis arva,

vixque pererratis, quae spectant litora, terris,
invenit Aesarei fatalia fluminis ora
nec procul hinc tumulum, sub quo sacrata Crotonis
ossa tegebat humus; iussaque ibi moenia terra
condidit et nomen tumulati traxit in urbem.'
talia constabat certa primordia fama
esse loci positaeque Italis in finibus urbis.

Pythagoras.

Vir fuit hic, ortu Samius. sed fugerat una
et Samon et dominos, odioque tyrannidis exul
sponte erat. isque, licet caeli regione remotos,
mente deos adiit et, quae natura negabat
visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.
cumque animo et vigili perspexerat omnia cura,
in medium discenda dabat, coetusque silentum
dictaque mirantum magni primordia mundi
et rerum causas et, quid natura, docebat:
quid deus, unde nives, quae fulminis esset origo,
Iuppiter an venti discussa nube tonarent,
quid quateret terras, qua sidera lege mearent,
et quodcumque latet. primusque animalia mensis
arguit imponi; primus quoque talibus ora
docta quidem solvit, sed non et credita, verbis:
'parcite, mortales, dapibus temerare nefandis
corpora! sunt fruges, sunt deducentia ramos
pondere poma suo, tumidaeque in vitibus uvae;
sunt herbae dulces, sunt quae mitescere flamma
mollirique queant. nec vobis lacteus umor
eripitur nec mella thymi redolentia florem.
prodiga divitias alimentaque mitia tellus
suggerit atque epulas sine caede et sanguine praebet.
carne ferae sedant ieiunia: nec tamen omnes.
quippe equus et pecudes armentaque gramine vivunt:
at quibus ingenium est inmansuetumque ferumque,
Armeniae tigres iracundique leones
cumque lupis ursi, dapibus cum sanguine gaudent.
heu quantum scelus est, in viscera viscera condi,
congestoque avidum pinguescere corpore corpus,
alteriusque animantem animantis vivere leto!
scilicet in tantis opibus, quas optima matrum
terra creat, nil te nisi tristia mandere saevo
vulnera dente iuvat ritusque referre Cyclopum?
nec, nisi perdideris alium, placare voracis
et male morati poteris ieiunia ventris?
at vetus illa aetas, cui fecimus aurea nomen,

fetibus arboreis et, quas humus educat, herbis
fortunata fuit, nec polluit ora cruore.
tunc et aves tutae movere per aëra pennas,
et lepus impavidus mediis erravit in arvis,
nec sua credulitas piscem suspenderat hamo:
cuncta sine insidiis nullamque timentia fraudem
plenaque pacis erant. postquam non utilis auctor
victibus invidit, quisquis fuit ille, ferinis,
corporeasque dapes avidam demersit in alvum,
fecit iter sceleri. primoque e caede ferarum
incaluisse putes maculatum sanguine ferrum:
idque satis fuerat, nostrumque petentia letum
corpora missa neci salva pietate fatemur.
sed quam danda neci, tam non epulanda fuerunt.
longius inde nefas abiit, et prima putatur
hostia sus meruisse mori, quia semina pando
eruerat rostro spemque interceperat anni;
vite caper morsa Bacchi mactatus ad aras
dicitur ultoris: nocuit sua culpa duobus.
quid meruistis, oves, placidum pecus inque tuendos
natum homines, pleno quae fertis in ubere nectar,
mollia quae nobis vestras velamina lanas
praebetis vitaque magis quam morte iuvatis?
quid meruere boves, animal sine fraude dolisque,
innocuum, simplex, natum tolerare labores?
immemor est aequi nec frugum munere dignus,
qui potuit curvi dempto modo pondere aratri
ruricolam mactare suum, qui trita labore
illa, quibus totiens durum renovaverat arvum,
tot dederat messes, percussit colla securi.
nec satis est, quod tale nefas committitur: ipsos
inscripsere deos sceleri, numenque supernum
caede laboriferi credunt gaudere iuvenci.
victima labe carens et praestantissima forma
(nam placuisse nocet) vittis insignis et auro
sistitur ante aras auditque ignara precantem
imponique suae videt inter cornua fronti,
quas coluit, fruges, percussaque sanguine cultros
inficit in liquida praevisos forsitan unda.
protinus ereptas viventi pectore fibras
inspiciunt mentesque deum scrutantur — et illis
(unde fames homini vetitorum tanta ciborum est?)
audetis vesci, genus o mortale? quod, oro,
ne facite, et monitis animos advertite nostris:

cumque boum dabitis caesorum membra palato,
mandere vos vestros scite et sentite colonos.
et quoniam deus ora movet, sequar ora moventem
rite deum, Delphosque meos ipsumque recludam
aethera et augustae reserabo oracula mentis.
magna nec ingeniis investigata priorum,
quaeque diu latuere, canam. iuvat ire per alta
astra; iuvat, terris et inerti sede relicta,
nube vehi validique umeris insistere Atlantis:
palantesque homines passim ac rationis egentes
despectare procul, trepidosque obitumque timentes
sic exhortari seriemque evolvere fati.
O genus attonitum gelidae formidine mortis!
quid Styga, quid tenebras et nomina vana timetis,
materiem vatum, falsique pericula mundi?
corpora sive rogus flamma, seu tabe vetustas
abstulerit, mala posse pati non ulla putetis.
morte carent animae, semperque priore relicta
sede novis domibus vivunt habitantque receptae.
ipse ego (nam memini) Troiani tempore belli
Panthoides Euphorbus eram, cui pectore quondam
haesit in adverso gravis hasta minoris Atridae.
cognovi clipeum, laevae gestamina nostrae,
nuper Abanteïs templo Iunonis in Argis.
omnia mutantur, nihil interit. errat et illinc
huc venit, hinc illuc, et quoslibet occupat artus
spiritus, eque feris humana in corpora transit,
inque feras noster, nec tempore deperit ullo.
utque novis facilis signatur cera figuris,
nec manet ut fuerat, nec formam servat eandem,
sed tamen ipsa eadem est: animam sic semper eandem
esse, sed in varias doceo migrare figuras.
ergo, ne pietas sit victa cupidine ventris,
parcite, vaticinor, cognatas caede nefanda
exturbare animas; nec sanguine sanguis alatur.
et quoniam magno feror aequore plenaque ventis
vela dedi: nihil est toto, quod perstet, in orbe.
cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago.
ipsa quoque assiduo labuntur tempora motu
non secus ac flumen. neque enim consistere flumen,
nec levis hora potest: sed ut unda impellitur unda,
urgeturque eadem veniente urgetque priorem:
tempora sic fugiunt pariter pariterque sequuntur
et nova sunt semper. nam quod fuit ante, relictum est,

fitque, quod haud fuerat, momentaque cuncta novantur.
cernis et emensas in lucem tendere noctes,
et iubar hoc nitidum nigrae succedere nocti.
nec color est idem caelo, cum lassa quiete
cuncta iacent media, cumque albo Lucifer exit
clarus equo; rursusque alius, cum praevia lucis
tradendum Phoebo Pallantias inficit orbem.
ipse dei clipeus terra cum tollitur ima,
mane rubet, terraque, rubet, cum conditur ima:
candidus in summo est, melior natura quod illic
aetheris est terraeque procul contagia fugit.
nec par aut eadem nocturnae forma Dianae
esse potest umquam. semperque hodierna sequente,
si crescit, minor est, maior, si contrahit orbem.
quid? non in species succedere quattuor annum
aspicis, aetatis peragentem imitamina nostrae?
nam tener ac lactens puerique simillimus aevo
vere novo est: tunc herba recens et roboris expers
turget et insolida est et spe delectat agrestes;
omnia tunc florent, florumque coloribus almus
ludit ager, neque adhuc virtus in frondibus ulla est.
transit in aestatem post ver robustior annus,
fitque valens iuvenis: neque enim robustior aetas
ulla nec uberior nec, quae magis ardeat, ulla est.
excipit autumnus posito fervore iuventae
maturus mitisque inter iuvenemque senemque,
temperie medius, sparsus quoque tempora canis.
inde senilis hiems tremulo venit horrida passu,
aut spoliata suos, aut, quos habet, alba capillos.
nostra quoque ipsorum semper requieque sine ulla
corpora vertuntur: nec quod fuimusve sumusve,
cras erimus. fuit illa dies, qua semina tantum
spesque hominum primae matris latitavimus alvo.
artifices natura manus admovit, et angi
corpora visceribus distentae condita matris
noluit eque domo vacuas emisit in auras.
editus in lucem iacuit sine viribus infans:
mox quadrupes rituque tulit sua membra ferarum:
paulatimque tremens et nondum poplite firmo
constitit, adiutis aliquo conamine nervis.
inde valens veloxque fuit, spatiumque iuventae
transit, et emeritis medii quoque temporis annis
labitur occiduae per iter declive senectae.
subruit haec aevi demoliturque prioris

robora. fletque Milon senior, cum spectat inanes
illos, qui fuerant solidorum mole tororum
Herculeis similes, fluidos pendere lacertos.
flet quoque, ut in speculo rugas aspexit aniles,
Tyndaris et secum, cur sit bis rapta, requirit.
tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas,
omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi
paulatim lenta consumitis omnia morte.
Haec quoque non perstant, quae nos elementa vocamus
quasque vices peragant, — animos adhibete! — docebo
quattuor aeternus genitalia corpora mundus
continet. ex illis duo sunt onerosa suoque
pondere in inferius, tellus atque unda, feruntur:
et totidem gravitate carent nulloque premente
alta petunt, aër atque aëre purior ignis.
quae quamquam spatio distent, tamen omnia fiunt
ex ipsis et in ipsa cadunt: resolutaque tellus
in liquidas rarescit aquas, tenuatus in auras
aëraque umor abit; dempto quoque pondere rursus
in superos aër tenuissimus emicat ignes.
inde retro redeunt, idemque retexitur ordo.
ignis enim deorsum spissatus in aëra transit,
hinc in aquas, tellus glomerata cogitur unda.
nec species sua cuique manet; rerumque novatrix
ex aliis alias reparat natura figuras.
nec perit in toto quicquam, mihi credite, mundo,
sed variat faciemque novat. nascique vocatur
incipere esse aliud, quam quod fuit ante: morique,
desinere illud idem. cum sint huc forsitan illa,
haec translata illuc, summa tamen omnia constant.
nil equidem durare diu sub imagine eadem
crediderim. sic ad ferrum venistis ab auro,
saecula; sic totiens versa est fortuna locorum.
vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus,
esse fretum. vidi factas ex aequore terras;
et procul a pelago conchae iacuere marinae,
et vetus inventa est in montibus ancora summis:
quodque fuit campus, vallem decursus aquarum
fecit: et eluvie mons est deductus in aequor:
eque paludosa siccis humus aret harenis:
quaeque sitim tulerant, stagnata paludibus ument.
hic fontes natura novos emisit, at illic
clausit; et aut imi commota tremoribus orbis
flumina prosiliunt aut exsiccata residunt.

sic ubi terreno Lycus est epotus hiatu,
existit procul hinc alioque renascitur ore.
sic modo combibitur, tecto modo gurgite lapsus
redditur Argolicis ingens Erasinus in arvis.
et Mysum capitisque sui ripaeque prioris
paenituisse ferunt, alia nunc ire, Caicum.
nec non Sicanias volvens Amenanus harenas
nunc fluit, interdum suppressis fontibus aret.
ante bibebatur, nunc quas contingere nolis,
fundit Anigrus aquas, postquam (nisi vatibus omnis
eripienda fides) illic lavere Bimembres
vulnera, clavigeri quae fecerat Herculis arcus.
quid? non et Scythicis Hypanis de montibus ortus,
qui fuerat dulcis, salibus vitiatur amaris?
fluctibus ambitae fuerant Antissa Pharosque
et Phoenissa Tyros: quarum nunc insula nulla est.
Leucada continuam veteres hábuere coloni:
nunc freta circuëunt. Zancle quoque iuncta fuisse
dicitur Italiae, donec confinia pontus
abstulit et media tellurem reppulit unda.
si quaeras Helicen et Burin, Achaidas urbes,
invenies sub aquis; et adhuc ostendere nautae
inclinata solent cum moenibus oppida mersis.
est prope Pittheam tumulus Troezena, sine ullis
arduus arboribus, quondam planissima campi
area, nunc tumulus. nam — res horrenda relatu —
vis fera ventorum caecis inclusa cavernis,
expirare aliqua cupiens, luctataque frustra
liberiore frui caelo, cum carcere rima
nulla foret toto nec pervia flatibus esset,
extentam tumefecit humum, ceu spiritus oris
tendere vesicam solet aut derepta bicorni
terga capro. tumor ille loci permansit, et alti
collis habet speciem longoque induruit aevo.
plurima cum subeant audita aut cognita nobis,
pauca super referam. quid? non et lympha figuras
datque capitque novas? medio tua, corniger Hammon,
unda die gelida est, ortuque obituque calescit.
admotis Athamanes aquis accendere lignum
narrantur, minimos cum luna recessit in orbes.
flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit
viscera, quod tactis inducit marmora rebus.
Crathis et hinc Sybaris nostris conterminus oris
electro similes faciunt auroque capillos.

quodque magis mirum est, sunt, qui non corpora tantum,
verum animos etiam valeant mutare, liquores.
cui non audita est obscenae Salmacis undae
Aethiopesque lacus? quos si quis faucibus hausit,
aut furit, aut patitur mirum gravitate soporem.
Clitorio quicumque sitim de fonte levavit,
vina fugit gaudetque meris abstemius undis:
seu vis est in aqua calido contraria vino,
sive, quod indigenae memorant, Amythaone natus,
Proetidas attonitas postquam per carmen et herbas
eripuit furiis, purgamina mentis in illas
misit aquas, odiumque meri permansit in undis.
huic fluit effectu dispar Lyncestius amnis,
quem quicumque parum moderato gutture traxit,
haud aliter titubat, quam si mera vina bibisset.
est lacus Arcadiae (Pheneon dixere priores)
ambiguis suspectus aquis, quas nocte timeto;
nocte nocent potae: sine noxa luce bibuntur.
sic alias aliasque lacus et flumina vires
concipiunt. tempusque fuit, quo navit in undis:
nunc sedet Ortygie. timuit concursibus Argo
undarum sparsas Symplegadas elisarum,
quae nunc immotae perstant ventisque resistunt.
nec quae sulphureis ardet fornacibus, Aetna
ignea semper erit: neque enim fuit ignea semper.
nam sive est animal tellus et vivit habetque
spiramenta locis flammam exalantia multis:
spirandi mutare vias, quotiensque movetur,
has finire potest, illas aperire cavernas;
sive leves imis venti cohibentur in antris,
saxaque cum saxis et habentem semina flammae
materiam iactant, ea concipit ictibus ignem:
antra relinquentur sedatis frigida ventis;
sive bitumineae rapiunt incendia vires,
luteave exiguis ardescunt sulphura fumis:
nempe ubi terra cibos alimentaque pinguia flammae
non dabit absumptis per longum viribus aevum,
naturaeque suum nutrimen deerit edaci,
non feret illa famem desertaque deseret ignis.
esse viros fama est in Hyperborea Pallene,
qui soleant levibus velari corpora plumis,
cum Tritoniacam novies subiere paludem.
haud equidem credo: sparsae quoque membra venenis
exercere artes Scythides memorantur easdem.

si qua fides rebus tamen est addenda probatis,
nonne vides, quaecumque mora fluidove calore
corpora tabuerint, in parva animalia verti?
i quoque, delectos mactatos obrue tauros: —
cognita res usu — de putri viscere passim
florilegae nascuntur apes, quae more parentum
rura colunt operique favent in spemque laborant.
pressus humo bellator equus crabronis origo est.
concava litoreo si demas bracchia cancro,
cetera supponas terrae, de parte sepulta
scorpius exibit caudaque minabitur unca.
quaeque solent canis frondes intexere filis
agrestes tineae — res observata colonis —
ferali mutant cum papilione figuram.
semina limus habet virides generantia ranas
et generat truncas pedibus, mox apta natando
crura dat, utque eadem sint longis saltibus apta,
posterior superat partes mensura priores.
nec catulus, partu quem reddidit ursa recenti,
sed male viva caro est: lambendo mater in artus
fingit et in formam, quantam capit ipsa, reducit.
nonne vides, quos cera tegit sexangula fetus
melliferarum apium, sine membris corpora nasci
et serosque pedes serasque assumere pennas?
Iunonis volucrem, quae cauda sidera portat,
armigerumque Iovis Cythereïadasque columbas
et genus omne avium mediis e partibus ovi,
ni sciret fieri, quis nasci posse putaret?
sunt qui, cum clauso putrefacta est spina sepulcro,
mutari credant humanas angue medullas.
haec tamen ex aliis generis primordia ducunt;
una est, quae reparet seque ipsa reseminet, ales:
Assyrii phoenica vocant. nec fruge neque herbis,
sed turis lacrimis et suco vivit amomi.
haec ubi quinque suae complevit saecula vitae,
ilicis in ramis tremulaeve cacumine palmae
unguibus et puro nidum sibi construit ore.
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaque cum fulva substravit cinnama murra,
se super imponit finitque in odoribus aevum.
inde ferunt, totidem qui vivere debeat annos,
corpore de patrio parvum phoenica renasci.
cum dedit huic aetas vires, onerique ferendo est,
ponderibus nidi ramos levat arboris altae

fertque pius cunasque suas patriumque sepulcrum,
perque leves auras Hyperionis urbe potitus
ante fores sacras Hyperionis aede reponit.
si tamen est aliquid mirae novitatis in istis,
alternare vices et, quae modo femina tergo
passa marem est, nunc esse marem miremur hyaenam.
id quoque, quod ventis animal nutritur et aura,
protinus assimulat, tetigit quoscumque colores.
victa racemifero lyncas dedit India Baccho,
e quibus, ut memorant, quidquid vesica remisit,
vertitur in lapides et congelat aëre tacto.
sic et curalium, quo primum contigit auras
tempore, durescit: mollis fuit herba sub undis.
desinet ante dies, et in alto Phoebus anhelos
aequore tinguet equos, quam consequar omnia verbis
in species translata novas. sic omnia verti
cernimus, atque illas assumere robora gentes,
concidere has. sic magna fuit censuque virisque
perque decem potuit tantum dare sanguinis annos,
nunc humilis veteres tantummodo Troia ruinas
et pro divitiis tumulos ostendit avorum.
clara fuit Sparte, magnae viguere Mycenae:
[nec non et Cecropis nec non Amphionis arces]
vile solum Sparte est, altae cecidere Mycenae.
[Oedipodioniae quid sunt, nisi nomina, Thebae?
quid Pandioniae restant, nisi nomen, Athenae?]
nunc quoque Dardaniam fama est consurgere Romam,
Appenninigenae quae proxima Thybridis undis
mole sub ingenti rerum fundamina ponit.
haec igitur formam crescendo mutat et olim
immensi caput orbis erit. sic dicere vates
faticinasque ferunt sortes; quantumque recordor,
dixerat Aeneae, cum res Troiana labaret,
Priamides Helenus flenti dubioque salutis:
"nate dea, si nota satis praesagia nostrae
mentis habes, non tota cadet te sospite Troia.
flamma tibi ferrumque dabunt iter: ibis et una
Pergama rapta feres, donec Troiaeque tibique
externum patrio contingat amicius arvum.
urbem etiam cerno Phrygios debere nepotes,
quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis.
hanc alii proceres per saecula longa potentem,
sed dominam rerum de sanguine natus Iuli
efficiet. quo cum tellus erit usa, fruentur

aetheriae sedes, caelumque erit exitus illi."
haec Helenum cecinisse penatigero Aeneae
mente memor refero, cognataque moenia laetor
crescere et utiliter Phrygibus vicisse Pelasgos.
ne tamen oblitis ad metam tendere longe
expatiemur equis: caelum et quodcumque sub illo est,
immutat formas, tellusque et quicquid in illa est.
nos quoque, pars mundi, quoniam non corpora solum,
verum etiam volucres animae sumus, inque ferinas
possumus ire domos pecudumque in corpora condi.
corpora, quae possunt animas habuisse parentum
aut fratrum aut aliquo iunctorum foedere nobis
aut hominum certe, tuta esse et honesta sinamus
neve Thyesteis cumulemus viscera mensis.
quam male consuescit, quam se parat ille cruori
impius humano, vituli qui guttura cultro
rumpit et immotas praebet mugitibus aures:
aut qui vagitus similes puerilibus haedum
edentem iugulare potest: aut alite vesci,
cui dedit ipse cibos! quantum est, quod desit in istis
ad plenum facinus? quo transitus inde paratur?
bos aret aut mortem senioribus imputet annis,
horriferum contra borean ovis arma ministret,
ubera dent saturae manibus pressanda capellae.
retia cum pedicis laqueosque artesque dolosas
tollite. nec volucrem viscata fallite virga,
nec formidatis cervos illudite pennis,
nec celate cibis uncos fallacibus hamos.
perdite, si qua nocent, verum haec quoque perdite tantum:
ora vacent epulis alimentaque mitia carpant.'
Talibus atque aliis instructo pectore dictis *Egeria.*
in patriam remeasse ferunt, ultroque petitum
accepisse Numam populi Latialis habenas:
coniuge qui felix nympha ducibusque Camenis
sacrificos docuit ritus, gentemque feroci
assuetam bello pacis traduxit ad artes.
qui postquam senior regnumque aevumque peregit,
extinctum Latiaeque nurus populusque patresque
deflevere Numam. nam coniunx urbe relicta
vallis Aricinae densis latet abdita silvis,
sacraque Oresteae questu gemituque Dianae
impedit. a! quotiens nymphae nemorisque lacusque,
ne faceret, monuere et consolantia verba
dixerunt! quotiens flenti Theseïus heros

'siste modum,' dixit 'neque enim fortuna querenda
sola tua est. similes aliorum respice casus:
mitius ista feres. utinamque exempla dolentem
non mea te possent relevare! sed et mea possunt.
fando aliquem Hippolytum vestras quoque contigit aures
credulitate patris, sceleratae et fraude novercae [(*Hippolytus.*)
occubuisse neci. mirabere, vixque probabo:
sed tamen ille ego sum. me Pasiphaëia quondam
temptatum frustra, patrium temerare cubile,
quod voluit, voluisse infelix crimine verso
(indiciine metu magis, offensane repulsae?)
damnavit, meritumque nihil pater eicit urbe,
hostilique caput prece detestatur euntis.
Pittheam profugo curru Troezena petebam,
iamque Corinthiaci carpebam litora ponti,
cum mare surrexit, cumulusque immanis aquarum
in montis speciem curvari et crescere visus
et dare mugitus summoque cacumine findi.
corniger hinc taurus ruptis expellitur undis,
pectoribusque tenus molles erectus in auras
naribus et patulo partem maris evomit ore.
corda pavent comitum; mihi mens interrita mansit,
exiliis contenta suis: cum colla feroces
ad freta convertunt arrectisque auribus horrent
quadrupedes monstrique metu turbantur et altis
praecipitant currum scopulis. ego ducere vana
frena manu spumis albentibus oblita luctor,
et retro lentas tendo resupinus habenas.
nec vires tamen has rabies superasset equorum,
ni rota, perpetuum qua circumvertitur axem,
stipitis occursu fracta ac disiecta fuisset.
excutior curru: lorisque tenentibus artus
viscera viva trahi nervosque in stirpe teneri,
membra rapi partim partimque reprensa relinqui,
ossa gravem dare fracta sonum, fessamque videres
exalari animam, nullasque in corpore partes,
noscere quas posses. unumque erat omnia vulnus.
num potes aut audes cladi componere nostrae,
nympha, tuam? vidi quoque regna carentia luce,
et lacerum fovi Phlegethontide corpus in unda.
nec, nisi Apollineae valido medicamine prolis,
reddita vita foret. quam postquam fortibus herbis
atque ope Paeonia, Dite indignante, recepi,
tum mihi, ne praesens augerem muneris huius

invidiam, densas obiecit Cynthia nubes;
utque forem tutus possemque impune videri,
addidit aetatem nec cognoscenda reliquit
ora mihi; Cretenque diu dubitavit habendam
traderet an Delon. Creta Deloque relictis
hic posuit, nomenque simul, quod possit equorum
admonuisse, iubet deponere, "qui"que "fuisti
Hippolytus," dixit "nunc idem Virbius esto."
hoc nemus inde colo, de disque minoribus unus
numine sub dominae lateo atque accenseor illi.'
  Non tamen Egeriae luctus aliena levare
damna valent: montisque iacens radicibus imis
liquitur in lacrimas, donec pietate dolentis
mota soror Phoebi gelidum de corpore fontem
fecit et aeternas artus tenuavit in undas.
  Et nymphas tetigit nova res, et Amazone natus
haud aliter stupuit, quam cum Tyrrhenus arator *Tages.*
fatalem glaebam mediis aspexit in arvis
sponte sua primum nulloque agitante moveri,
sumere mox hominis terraeque amittere formam,
oraque venturis aperire recentia fatis
(indigenae dixere Tagen, qui primus Etruscam
edocuit gentem casus aperire futuros):
utve Palatinis haerentem collibus olim *Romuli hasta.*
cum subito vidit frondescere Romulus hastam,
quae radice nova, non ferro stabat adacto,
et iam non telum, sed lenti viminis arbor
non expectatas dabat admirantibus umbras:
aut sua fluminea cum vidit Cipus in unda *Cipus.*
cornua. vidit enim, falsamque in imagine credens
esse fidem, digitis ad frontem saepe relatis,
quae vidit, tetigit. nec iam sua lumina damnans
restitit, ut victor domito remeabat ab hoste,
ad caelumque oculos et eodem bracchia tollens
'quidquid,' ait 'superi, monstro portenditur isto,
seu laetum est, patriae laetum populoque Quirini,
sive minax, mihi sit.' viridique e caespite factas
placat odoratis herbosas ignibus aras
vinaque dat pateris mactatarumque bidentum,
quid sibi significent, trepidantia consulit exta.
quae simul aspexit Tyrrhenae gentis haruspex,
magna quidem rerum molimina vidit in illis,
non manifesta tamen. cum vero sustulit acre
a pecudis fibris ad Cipi cornua lumen,

'rex,' ait 'o salve! tibi enim, tibi, Cipe, tuisque
hic locus et Latiae parebunt cornibus arces.
tu modo rumpe moras portasque intrare patentes
appropera. sic fata iubent. namque urbe receptus
rex eris et sceptro tutus potiere perenni.'
rettulit ille pedem, torvamque a moenibus urbis
avertens faciem 'procul, a! procul omina' dixit
'talia di pellant; multoque ego iustius aevum
exul agam, quam me videant Capitolia regem.'
dixit et extemplo populumque gravemque senatum
convocat. ante tamen pacali cornua lauro
velat et aggeribus factis a milite forti
insistit priscoque deos e more precatus
'est' ait 'hic unus, quem vos ni pellitis urbe,
rex erit. is qui sit, signo, non nomine dicam:
cornua fronte gerit. quem vobis indicat augur,
si Romam intrarit, famularia iura daturum.
ille quidem potuit portas irrumpere apertas:
sed nos obstitimus, quamvis coniunctior illo
nemo mihi est. vos urbe virum prohibete, Quirites,
vel, si dignus erit, gravibus vincite catenis:
aut finite metum fatalis morte tyranni.'
qualia succinctis, ubi trux insibilat eurus,
murmura pinetis fiunt, aut qualia fluctus
aequorei faciunt, si quis procul audiat illos:
tale sonat populus. sed per confusa frementis
verba tamen vulgi vox eminet una: 'quis ille est?'
et spectant frontes praedictaque cornua quaerunt.
rursus ad hos Cipus 'quem poscitis,' inquit 'habetis:
et dempta capiti, populo prohibente, corona
exhibuit gemino praesignia tempora cornu.
demisere oculos omnes gemitumque dedere
atque illud meritis clarum — quis credere possit? —
inviti videre caput: nec honore carere
ulterius passi, festam imposuere coronam.
at proceres, quoniam muros intrare vetaris,
ruris honorati tantum tibi, Cipe, dedere,
quantum depresso subiectis bobus aratro
complecti posses ad finem lucis ab ortu.
cornuaque aeratis miram referentia formam
postibus insculpunt, longum mansura per aevum.

Pandite nunc, Musae, praesentia numina vatum *Aesculapius.*
(scitis enim, nec vos fallit spatiosa vetustas),
unde Coroniden circumflua Thybridis alti

insula Romuleae sacris asciverit urbis.
dira lues quondam Latias vitiaverat auras,
pallidaque exsangui squalebant corpora tabo.
funeribus fessi postquam mortalia cernunt
temptamenta nihil, nihil artes posse medentum,
auxilium caeleste petunt. mediamque tenentes
orbis humum Delphos adeunt, oracula Phoebi,
utque salutifera miseris succurrere rebus
sorte velit tantaeque urbis mala finiat, orant.
et locus et laurus et, quas habet ipse, pharetrae
intremuere simul; cortinaque reddidit imo
hanc adyto vocem pavefactaque pectora movit:
'quod petis hinc, propiore loco, Romane, petisses:
et pete nunc propiore loco. nec Apolline vobis,
qui minuat luctus, opus est, sed Apolline nato.
ite bonis avibus, prolemque arcessite nostram.'
iussa dei prudens postquam accepere senatus,
quam colat, explorant, iuvenis Phoebeïus urbem,
quique petant ventis Epidauria litora, mittunt.
quae simul incurva missi tetigere carina,
concilium Graiosque patres adiere, darentque,
oravere, deum, qui praesens funera gentis
finiat Ausoniae: certas hoc dicere sortes.
dissidet et variat sententia: parsque negandum
non putat auxilium; multi retinere suamque
non emittere opem nec numina tradere suadent.
dum dubitant, seram pepulere crepuscula lucem,
umbraque telluris tenebras induxerat orbi:
cum deus in somnis opifer consistere visus
ante tuum, Romane, torum, sed qualis in aede
esse solet, baculumque tenens agreste sinistra
caesariem longae dextra deducere barbae
et placido tales emittere pectore voces:
'pone metus; veniam, simulacraque nostra relinquam.
hunc modo serpentem, baculum qui nexibus ambit,
perspice et usque nota visu, ut cognoscere possis.
vertar in hunc; sed maior ero, tantusque videbor,
in quantum verti caelestia corpora debent.'
extemplo cum voce deus, cum voce deoque
somnus abit, somnique fugam lux alma secuta est.
postera sidereos aurora fugaverat ignes:
incerti, quid agant, proceres ad templa petiti
conveniunt operosa dei, quaque ipse morari
sede velit, signis caelestibus indicet, orant.

vix bene desierant, cum cristis aureus altis
in serpente deus praenuntia sibila misit
adventuque suo signumque arasque foresque
marmoreumque solum fastigiaque aurea movit,
pectoribusque tenus media sublimis in aede
constitit atque oculos circumtulit igne micantes.
territa turba pavet. cognovit numina castos
evinctus vitta crines albente sacerdos,
et 'deus en deus est! animis linguisque favete,
quisquis ades!' dixit 'sis, o pulcherrime, visus
utiliter, populosque iuves tua sacra colentes.'
quisquis adest, iussum veneratur numen, et omnes
verba sacerdotis referunt geminata piumque
Aeneadae praestant et voce et mente favorem.
adnuit his, motisque deus rata pignora cristis
et repetita dedit vibrata sibila lingua.
tunc gradibus nitidis delabitur oraque retro
flectit et antiquas abiturus respicit aras,
assuetasque domos habitataque templa salutat.
inde per iniectis adopertam floribus ingens
serpit humum flectitque sinus, mediamque per urbem
tendit ad incurvo munitos aggere portus.
restitit hic agmenque suum turbaeque sequentis
officium placido visus dimittere vultu
corpus in Ausonia posuit rate. numinis illa
sensit onus; pressaque dei gravitate carina
Aeneadae gaudent, caesoque in litore tauro
torta coronatae solvunt retinacula puppis.
impulerat levis aura ratem: deus eminet alte,
impositaque premens puppim cervice recurvam
caeruleas despectat aquas. modicisque per aequor
Ionium zephyris sexto Pallantidos ortu
Italiam tenuit, praeterque Lacinia templo
nobilitata deae Scylaceaque litora fertur.
linquit Iapygiam laevisque Amphrisia remis
saxa fugit, dextra praerupta Celennia parte,
Rhoemitiumque legit Caulonaque Naryciamque,
evincitque fretum Siculique angusta Pelori
Hippotadaeque domos regis Temesesque metalla,
Leucosiamque petit tepidique rosaria Paesti.
inde legit Capreas promunturiumque Minervae
et Surrentino generosos palmite colles
Herculeamque urbem Stabiasque et in otia natam
Parthenopen et ab hac Cumaeae templa Sibyllae.

hinc calidi fontes lentisciferumque tenetur
Liternum multamque trahens sub gurgite harenam
Volturnus niveisque frequens Sinuessa columbis
Minturnaeque graves, et quam tumulavit alumnus,
Antiphataeque domus Trachasque obsessa palude
et tellus Circaea et spissi litoris Antium.
huc ubi veliferam nautae advertere carinam
(asper enim iam pontus erat), deus explicat orbes
perque sinus crebros et magna volumina labens
templa parentis init flavum tangentia litus.
aequore placato patrias Epidaurius aras
linquit, et hospitio sibi iuncti numinis usus
litoream tractu squamae crepitantis harenam
sulcat et innisus moderamine navis in alta
puppe caput posuit, donec Castrumque sacrasque
Lavini sedes Tiberinaque ad ostia venit.
huc omnis populi passim matrumque senumque
obvia turba ruit, quaeque ignes, Troica, servant,
Vesta, tuos, laetoque deum clamore salutant.
quaque per adversas navis cita ducitur undas,
tura super ripas aris ex ordine factis
parte ab utraque sonant et odorant aëra fumis;
ictaque coniectos incalfacit hostia cultros.
iamque, caput rerum, Romanam intraverat urbem:
erigitur serpens summoque acclinia malo
colla movet sedesque sibi circumspicit aptas.
scinditur in geminas partes circumfluus amnis:
Insula nomen habet: laterumque a parte duorum
porrigit aequales media tellure lacertos.
huc se de Latia pinu Phoebeïus anguis
contulit et finem specie caeleste resumpta
luctibus imposuit venitque salutifer urbi.

Iulius Caesar et Augustus.

Hic tamen accessit delubris advena nostris:
Caesar in Urbe sua deus est. quem Marte togaque
praecipuum non bella magis finita triumphis
resque domi gestae properataque gloria rerum
in sidus vertere novum stellamque comantem,
quam sua progenies. neque enim de Caesaris actis
ullum est maius opus, quam quod pater extitit huius.
scilicet aequoreos plus est domuisse Britannos,
perque papyriferi septemflua flumina Nili
victrices egisse rates, Numidasque rebelles
Cinyphiumque Iubam Mithridateisque tumentem
nominibus Pontum populo adiecisse Quirini,

et multos meruisse, aliquos egisse triumphos,
quam tantum genuisse virum? quo praeside rerum
humano generi, superi, favistis abunde.
ne foret hic igitur mortali semine cretus,
ille deus faciendus erat. quod ut aurea vidit
Aeneae genetrix, vidit quoque triste parari
pontifici letum et coniurata arma moveri,
palluit et cunctis, ut cuique erat obvia, divis
'aspice,' dicebat 'quanta mihi mole parentur
insidiae, quantaque caput cum fraude petatur,
quod de Dardanio solum mihi restat Iulo.
solane semper ero iustis exercita curis?
quam modo Tydidae Calydonia vulneret hasta,
nunc male defensae confundant moenia Troiae:
quae videam natum longis erroribus actum
iactarique freto sedesque intrare silentum
bellaque cum Turno gerere aut, si vera fatemur,
cum Iunone magis? quid nunc antiqua recordor
damna mei generis? timor hic meminisse priorum
non sinit: en acui sceleratos cernitis enses!
quos prohibete, precor, facinusque repellite, neve
caede sacerdotis flammas extinguite Vestae!'
Talia nequiquam toto Venus anxia caelo
verba iacit, superosque movet. qui rumpere quamquam
ferrea non possunt veterum decreta sororum,
signa tamen luctus dant haud incerta futuri.
arma ferunt inter nigras crepitantia nubes
terribilesque tubas auditaque cornua caelo
praemonuisse nefas. solis quoque tristis imago
lurida sollicitis praebebat lumina terris.
saepe faces visae mediis ardere sub astris,
saepe inter nimbos guttae cecidere cruentae.
caerulus et vultum ferrugine Lucifer atra
sparsus erat, sparsi Lunares sanguine currus.
tristia mille locis Stygius dedit omina bubo,
mille locis lacrimavit ebur, cantusque feruntur
auditi sanctis et verba minantia lucis.
victima nulla litat, magnosque instare tumultus
fibra monet, caesumque caput reperitur in extis.
inque foro circumque domos et templa deorum
nocturnos ululasse canes umbrasque silentum
erravisse ferunt, motamque tremoribus urbem.
non tamen insidias venturaque vincere fata
praemonitus potuere deum: strictique feruntur

in templum gladii; neque enim locus ullus in urbe
ad facinus diramque placet, nisi curia, caedem.
tum vero Cytherea manu percussit utraque
pectus et Aeneaden molitur condere nube,
quà prius infesto Paris est ereptus Atridae,
et Diomedeos Aeneas fugerat enses.
talibus hanc genitor: 'sola insuperabile fatum,
nata, movere paras? intres licet ipsa sororum
tecta trium: cernes illic molimine vasto
ex aere et solido rerum tabularia ferro,
quae neque concursum caeli neque fulminis iram
nec metuunt ullas tuta atque aeterna ruinas.
invenies illic incisa adamante perenni
fata tui generis. legi ipse animoque notavi
et referam, ne sis etiamnum ignara futuri.
hic sua complevit, pro quo, Cytherea, laboras,
tempora perfectis, quos terrae debuit, annis.
ut deus accedat caelo templisque colatur,
tu facies natusque suus: qui nominis heres
impositum feret unus onus, caesique parentis
nos in bella suos fortissimus ultor habebit.
illius auspiciis obsessae moenia pacem
victa petent Mutinae, Pharsalia sentiet illum,
Emathiaque iterum madefient caede Philippi,
et Magnum Siculis nomen superabitur undis,
Romanique ducis coniunx Aegyptia taedae
non bene fisa cadet: frustraque erit illa minata,
servitura suo Capitolia nostra Canopo.
quid tibi barbariam gentesque ab utroque iacentes
Oceano numerem? quodcumque habitabile tellus
sustinet, huius erit: pontus quoque serviet illi.
pace data terris animum ad civilia vertet
iura suum legesque feret iustissimus auctor:
exemploque suo mores reget, inque futuri
temporis aetatem venturorumque nepotum
prospiciens prolem sancta de coniuge natam
ferre simul nomenque suum curasque iubebit;
nec nisi cum senior Pylios aequaverit annos,
aetherias sedes cognataque sidera tanget.
hanc animam interea caeso de corpore raptam
fac iubar, ut semper Capitolia nostra Forumque
divus ab excelsa prospectet Iulius aede.'
Vix ea fatus erat, media cum sede senatus
constitit alma Venus nulli cernenda suique

Caesaris eripuit membris neque in aëra solvi
passa recentem animam caelestibus intulit astris.
dumque tulit, lumen capere atque ignescere sensit
emisitque sinu. luna volat altius illa,
flammiferumque trahens spatioso limite crinem
stella micat; natique videns bene facta fatetur
esse suis maiora et vinci gaudet ab illo.
hic sua praeferri quamquam vetat acta paternis,
libera fama tamen nullisque obnoxia iussis
invitum praefert unaque in parte repugnat.
sic magni cedit titulis Agamemnonis Atreus;
Aegea sic Theseus, sic Pelea vicit Achilles.
denique, ut exemplis ipsos aequantibus utar,
sic et Saturnus minor est Iove. Iuppiter arces
temperat aetherias et mundi regna triformis:
terra sub Augusto est. pater est et rector uterque.
di, precor, Aeneae comites, quibus ensis et ignis
cesserunt, dique Indigetes, genitorque Quirine
Urbis, et invicti genitor Gradive Quirini,
Vestaque Caesareos inter sacrata Penates,
et cum Caesarea tu, Phoebe domestice, Vesta,
quique tenes altus Tarpeias Iuppiter arces,
quosque alios vati fas appellare piumque est:
tarda sit illa dies et nostro serior aevo,
qua caput Augustum, quem temperat, orbe relicto
accedat caelo faveatque precantibus absens!

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis
nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.
cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi:
parte tamen meliore mei super alta perennis
astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum.
quaque patet domitis Romana potentia terris,
ore legar populi, perque omnia saecula fama,
si quid habent veri vatum praesagia, vivam.

INDEX.



DATE DUE			

